This page was intentionally left blank

*

Pagina lasciata intenzionalmente vuota



AD LAVDES.

Antiph. Exultabunt Domino.

Pſalmus 50.



Miſerere mei Deus: ſecundum magnam miſericordiam tuam.

Et ſecundum multitudinem miſerationum tuarum: dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea: & à peccato meo emunda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognoſco: & peccatum meum contra me eſt ſemper.

Tibi ſoli peccavi & malum coram te feci: ut iuſtificeris in ſermonibus tuis, & vincas cum iudicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus ſum: & in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexiſti: incerta & occulta ſapientiæ tuæ manifeſtâſti mihi

Aſper-











Aſperges me Domine hyſópo & mundabor: lavabis me, & ſuper nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium & lætitiam: & exultabunt oſſa humiliata.
Auerte faciem tuam à peccatis meis: & omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus: & ſpiritum rectum innova in viſceribus meis.
Ne proiicias me à facie tua: & ſpiritum ſanctum tuum ne auferas à me.
Redde mihi lætitiam ſalutaris tui: & ſpiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas; et impii ad te convertentur.
Libera me de ſanguinibus Deus, Deus ſalutis meæ: & exaltabit lingua mea iuſtitiam tuam.
Domine labia mea aperies: & os meũ annunciabit laudem tuam.
Quo-











Quoniam ſi voluiſſes ſacrificium, dediſſem utique: holocauſtis non delectaberis.

Sacrificium Deo ſpiritus contribulatus cor contritum & humiliatum Deus non deſpicies.

Benignè fac Domine in bona voluntate tuâ Sion: ut ædificentur muri Jeruſalem.

Tunc acceptabis ſacrificium iuſtitiæ, oblationes & holocauſta: tunc imponent ſuper altare tuum vitulos.

Requiem æternam dona eis Domine

Et lux perpetua luceat eis.

Aña Exultabunt Domino oſſa humiliata.

Antiph. Exaudi Domine.

Pſalmus 64.


TE decet hymnus Deus in Sion: & tibi reddetur votum in Jeruſalē.

Exaudi orationem meam: ad te omnis caro veniet.

Ver-







Verba iniquorum prævaluerunt ſuper nos: & impietatibus noſtris tu propitiaberis.
Beatus quem elegiſti, & aſſumpſiſti: inhabitabit in atrijs tuis.
Replebimur in bonis domûs tuæ: ſanctum eſt templum tuum, mirabile in æquitate.
Exaudi nos Deus ſalutaris noſter: ſpes omnium finium terræ & in mari longe.
Præparans montes in virtute tuâ accinctus potentiâ: qui conturbas profundum maris, ſonum fluctuum eius.
Turbabuntur gentes, & timebunt qui habitant terminos à ſignis tuis: exitus matutini & veſpere delectabis.
Viſitâſti terram & inebriâſti eam: multiplicâſti locupletare eam.
Flumen Dei repletum eſt aquis, parâſti cibum illorum: quoniam ita eſt præparatio eius.

Ri-











Rivos eius inebria, multiplica genimina eius: in ſtillicidiis eius lætabitur germinans.

Benedices coronæ anni benignitatis tuæ: & campi tui replebuntur ubertate.

Pingueſcent ſpecioſa deſerti: & exultatione colles accingentur.

Induti ſunt arietes ovium, & valles abundabunt frumento: clamabunt, etenim hymnum dicent.

Requiem æternam dona eis Domine.

Et lux perpetua luceat eis.

Aña. Exaudi Domine orationem meam, ad te omnis caro veniet.

Antiph. Me ſuſcepit.

Pſalmus. 62.


DEus Deus meus: ad te de luce vigilo.

Sitivit in te anima mea: quàm multipliciter tibi caro mea.


In









In terra deserta & invia & inaquosa: sic
in sancto apparui tibi, ut viderem virtu-
tem tuam & gloriam tuam.
Quoniam melior est misericordia tua
super vitas: labia mea laudabunt te.
Sic benedicam te in vita mea: & in no-
mine tuo levabo manus meas.
Sicut adipe & pinguedine repleatur
anima mea: & labiis exultationis lau-
dabit os meum.
Si memor fui tui super stratum meū,
in matutinis meditabor in te: quia fu-
isti adiutor meus.
Et in velamento alarum tuarum exul-
tabo, adhæsit anima mea post te: me
suscepit dextera tua.
Ipsi verò in vanum quæsierunt ani-
mam meam, introibunt in inferiora:
tradentur in manus gladii, partes vul-
pium erunt.
Rex verò lætabitur in Deo, laudabun-
tur









tur omnes, qui iurant in eo: quia obstru-
ctum est os loquentium iniqua.

Psalmus 66.



Deus misereatur nostri, & benedi-
cat nobis: illuminet vultum su-
um super nos, & misereatur nostri.

Vt cognoscamus in terra viam tuam:
in omnibus gentibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: confi-
teantur tibi populi omnes.

Lætentur & exultent gentes: quoniã
iudicas populos in æquitate, & gen-
tes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus, con-
fiteantur tibi populi omnes: terra de-
dit fructum suum.

Benedicat nos Deus, Deus noster, be-
nedicat nos Deus: & metuant eum
omnes fines terræ.

Requiem æternam dona eis Domine
Et lux perpetua luceat eis.

An-







Antip. Me suscepit dextera tua Domine.

Aña. A porta inferi.





Canticum Ezechiæ. *Isaiæ 38.*

EGo dixi, in dimidio dierum meorum: vadam ad portas inferi.

Quæsivi residuum annorum meorū: dixi, Non videbo Dominum Deum in terra viventium.

Non aspiciam hominem ultra: & habitatorem quietis.

Generatio mea ablata est, & convoluta est à me: quasi tabernaculum pastorū.

Præcisa est velut à texente, vita mea; dum adhuc ordirer, succidit me: de mane usque ad vesperam finies me.

Sperabam usque ad manè: quasi leo sic contrivit omnia ossa mea.

De manè usque ad vesperam finies me: sicut pullus hirundinis sic clamabo, meditabor ut columba.

At-







Attenuati ſunt oculi mei: ſuſpicientes
in excelſum.

Domine vim patior, reſponde pro me:
quid dicam, aut quid reſpondebit mihi
cum ipſe fecerit?

Recogitabo tibi omnes annos meos: in
amaritudine animæ meæ.

Domine ſi ſic vivitur, & in talibus vita
ſpiritûs mei, corripies me, & vivifica-
bis me: ecce in pace amaritudo mea a-
mariſſima.


Tu autem eruiſti animam meam, vt
non periret: proieciſti poſt tergum tu-
um omnia peccata mea.

Quoniam non infernus confitebitur
tibi, neque mors laudabit te: non ex-
ſpectabunt, qui deſcendunt in lacum
veritatem tuam.

Vivens vivens ipſe confitebitur tibi,
ſicut & ego hodie: pater filiis notam
faciet veritatem tuam.

Do-







Domine ſalvum me fac: & pſalmos
noſtros cantabimus cunctis diebus vi-
tæ noſtræ in domo Domini.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Aña. A porta inferi erue Domine
animam meam.
Aña. Omnis ſpiritus.

Pſalmus 148.

Laudate Dominum de cælis: lau-
date eum in excelſis.
Laudate eum omnes Angeli eius: lau-
date eum omnes virtutes eius.
Laudate eum ſol & luna: laudate eũ
omnes ſtellæ & lumen.
Laudate eum cæli cælorum: & aquæ
omnes quæ ſuper cælos ſunt, laudent
nomen Domini.
Quia ipſe dixit & facta ſunt: ipſe
mandavit & creata ſunt.
Statuit ea in æternum, & in ſæculum
ſæ-











ſæculi : præceptum poſuit & non præteribit.

Laudate Dominum de terra : dracones, & omnes abyſſi.

Ignis, grando, nix, glacies, ſpiritus procellarum : quæ faciunt verbū eius.

Montes & omnes colles : ligna fructifera & omnes cedri.

Beſtiæ & univerſa pecora : ſerpentes & volucres pennatæ.

Reges terræ & omnes populi : principes & omnes iudices terræ.

Iuvenes & virgines, ſenes cum iunioribus, laudent nomen Domini : quia exaltatum eſt nomen eius ſolius.

Confeſſio eius ſuper cælum & terram : & exaltavit cornu populi ſui.


Hymnus omnibus ſanctis eius : filiis Iſraël, populo appropinquanti ſibi.

Pſalmus 149.

An-









CAntate Domino canticum novū:
laus eius in eccleſia ſanctorum.
Lætetur Iſraël in eo qui fecit eum: &
filii Sion exultent in rege ſuo.
Laudent nomen eius in choro: in tym-
pano & pſalterio pſallant ei.
Quia beneplacitum eſt Domino in popu-
lo ſuo: & exaltabit manſuetos in ſalu-
tem.
Exultabunt ſancti in gloria: lætabun-
tur in cubilibus ſuis.
Exaltationes Dei in gutture eorum: &
gladii ancipites in manibus eorum.
Ad faciendam vindictam in nationi-
bus: increpationes in populis.
Ad alligandos reges eorum in compe-
dibus: & nobiles eorum in manicis fer-
reis.
Vt faciant in eis iudicium conſcriptū
gloria hæc eſt omnibus ſanctis eius.

Pſalmus 150.

Au-












LAudate Dominum in ſanctis e-
ius: laudate eum in firmamen-
to virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius: lau-
date eum ſecundùm multitudinem
magnitudinis eius.
Laudate eum in ſono tubæ: laudate eũ
in pſalterio & cithara.
Laudate eum in tympano & choro: lau-
date eum in chordis & organo.
Laudate eum in cymbalis beneſonan-
tibus, laudate eum in cymbalis iubila-
tionis: omnis ſpiritus laudet Dominũ.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Aña. Omnis ſpiritus laudet Dominũ
Verſiculus. Audivi vocem de cœlo di-
centem mihi.
Reſponſor. Beati mortui, qui in Do-
mino moriuntur.
Antiph. Ego ſum reſurrectio.
Can-









Canticum Zachariæ. *Lucæ 1.*

BEnedictus Dominus Deus Israël: quia visitavit & fecit redemptionē plebis suæ.

Et erexit cornu salutis nobis: in domo David pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum: qui à sæculo sunt, prophetarum eius.

Salutem ex inimicis nostris: & de manu omnium, qui oderunt nos.

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: & memorari testamenti sui sancti.


Iusiurandum quod iuravit ad Abrahā patrem nostrum: daturum se nobis.


Vt sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati: serviamus illi.

In sanctitate et iustitia coram ipso: omnibus diebus nostris.

Et tu puer propheta altissimi vocaberis: præibis enim ante faciem Domini

pa-







parare vias eius.
Ad dandam ſcientiam ſalutis plebi eius
in remiſſionem peccatorum eorum.
Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri: in
quibus viſitavit nos oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris & in
umbra mortis ſedent: ad dirigendos
pedes noſtros in viam pacis.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Antiph. Ego ſum reſurrectio & vita:
qui credit in me, etiam ſi mortuus fue-
rit, vivet: & omnis, qui vivit & credit
in me, non morietur in æternum.





Preces infraſcriptæ dicuntur flex-
is genibus.
Pater noſter. ſecretò.
Verſ. Et ne nos inducas in tentationē.
Reſp. Sed libera nos à malo.

Pſalmus 129.

DE profundis clamavi ad te Do-
mi-








mine: Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendentes: in vocem deprecationis meæ.
Si iniquitates obſervaveris Domine: Domine quis ſuſtinebit?
Quia apud te propitiatio eſt: & propter legem tuam ſuſtinui te Domine.
Suſtinuit anima mea in verbo eius: ſperavit anima mea in Domino.
A cuſtodia matutina uſque ad noctem: ſperet Iſraël in Domino.
Quia apud Dominum miſericordia: & copioſa apud eum redemptio.
Et ipſe redimet Iſraël: ex omnibus iniquitatibus eius.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Verſ. A porta inferi.
Reſp. Erue Domine animas eorum.
Verſ. Requieſcant in pace.
Reſp. Amen.

Verſ









Verſ. Domine exaudi orationem meam.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus qui inter Apoſtolicos ſacerdotes, famulos tuos pontificali, ſeu ſacerdotali feciſti dignitate vigere: præſta quæſumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur conſortio.

Deus veniæ largitor & humanæ ſalutis amator: quæſumus clementiam tuam, ut noſtræ congregationis fratres, propinquos & benefactores, qui ex hoc ſæculo tranſierunt, beata Maria ſemper virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis conſortium pervenire concedas.

Fidelium Deus omnium conditor & redemptor animabus famulorum famularumquè tuarum, remiſſionem cunctorum tribue pecca-











catorum: vt indulgentiam, quam ſemper optaverunt, piis ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.


In die Commemorationis omnium Defunctorum dicitur hæc ultima orat. ſub hac concluſio[ne]. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.

Verſ. Requiem æternam dona eis Domine. Reſp. Et lux perpetua luceat eis. Verſ. Requieſcant in pace. Reſp. Amẽ.

In die obitûs defuncti vel defunctæ Oratio.

ABſolve, quæſumus Domine, animam famuli tui (vel famulæ tuæ) N. ut defunct[a]ûs ſæculo, tibi vivat: & quæ per fragilitatem carnis humanâ converſatione commiſit, tu veniâ miſericordiſſimæ pietatis abſter-





terge. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs S. Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp Amen.





In anniverſario die, Oratio.

Deus indulgentiarum Domine: da animabus famulorum famularumquè tuarum, quorum anniverſarium depoſitionis diem commemoramus, refrigerii ſedem, quietis beatitudinem & luminis claritatem. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs S. Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Si pro vno tantùm ſit anniverſarium, dicatur in ſingulari numero.

Pro defuncto Epiſcopo, Oratio.


E-











Deus, qui inter Apostolicos sacerdotes, famulum tuum pontificali fecisti dignitate vigere: præsta quæsum⁹, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Resp. Amen.

Pro defuncto sacerdote dicitur eadem oratio: sed ubi dicitur pontificali, dicatur sacerdotali.

Pro patre Defuncto, Oratio.

Deus, qui nos patrem & matrem honorare præcepisti: miserere clementer animæ patris mei, eiusquè peccata dimitte, mequè eum in æternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominum nostrum Jesum Christum &c.

Pro matre defuncta dicitur eadem Oratio: sed ubi dicitur patris mei, dica-









catur matris meæ; & loco meque eum dicatur meque eam.

Pro patre & matre, Oratio.

Deus, qui nos patrem & matrē honorare præcepisti: miserere clementer animabus patris ac matris meæ, eorumque peccata dimitte, meque eos in æternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominum nostrum.

Pro pluribus parentibus dicatur eadem Oratio: sed vbi dicitur patris ac matris meæ, dicatur parentum nostrorum; & ubi dicitur meque, dicatur nosque.

Pro fratribus verò & familiaribus vel benefactoribus dicitur Oratio.

Deus veniæ largitor, & humanæ salutis amator: quæsumus clementiam tuam, ut nostræ congregationis fratres, propinquos & benefactores, qui ex hoc sæculo transierunt








runt, beata Maria ſemper virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis conſortium pervenire concedas. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.





Pro vno Defuncto Oratio.

INclina Domine aurem tuam ad preces noſtras, quibus miſericordiam ſupplices deprecamur: ut animã famuli tui, quam de hoc ſæculo migrare iuſſiſti, in pacis ac lucis regione conſtituas, & Sanctorum tuorum iubeas eſſe conſortem. Per Dominum noſtrũ Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritus ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.







Pro vna Defuncta, Oratio.

Quæſumus, Domine, pro tua pietate miſerere animæ famulæ: & a contagiis mortalitatis exutam, in æternæ ſalvationis partem reſtitue. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum, Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. ℟ Amē.

Pro Defunctis generalis Oratio.

Fidelium Deus omnium conditor & redemptor, animabus famulorum famularumquè tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum ut indulgentiam, quam ſemper optaverunt, piis ſupplicationibus conſequantur. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.







PSALMI
GRADVALES.





Primi quinque Psalmi dicuntur sine Gloria Patri. Sed in fine ultimi dicitur Requiem æternam.

Incipitur absolutè sine Antiphona.

Psalmus 119.

AD Dominum cum tribularer clamavi: & exaudivit me.

Domine libera animam meam à labiis iniquis: & à lingua dolosa.

Quid detur tibi aut quid apponatur tibi: ad linguam dolosam?

Sagittæ potentis acutæ: cum carbonibus desolatoriis.

Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est, habitavi cum habitantibus Cedar: multùm incola fuit anima mea.

Cum







Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: cum loquebar illis, impugnabant me gratìs.

Psalmus 120.

LEvavi oculos meos in montes: vnde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino: qui fecit cælum et terram.

Non det in commotionem pedem tuum: neque dormitet, qui custodit te.

Ecce non dormitabit neque dormiet: qui custodit Israël.

Dominus custodit te, Dominus protectio: super manum dexteram tuam.

Per diem sol non uret te: neque luna per noctem.

Dominus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus.

Dominus custodiat introitum tuum & exitum tuum: ex hoc nunc & usque in sæculum.

Psal-









Psalmus 121.

LÆtatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus
Stantes erant pedes nostri: in atriis tuis Jerusalem.
Ierusalem quæ ædificatur ut civitas: cuius participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt, tribus, tribus Domini: testimonium Israël, ad confitendū nomini Domini.
Quia illuc sederunt sedes in iudicio: sedes super domum David.
Rogate, quæ ad pacem sunt Jerusalem: & abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua: & abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos & proximos meos: loquebar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri: quæsivi bona tibi.


Psalmus 122.

D









AD te levavi oculos meos: qui habitas in cælis.

Ecce sicut oculi servorum: in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri

Miserere nostri Domine, miserere nostri: quia multùm repleti sumus despectione.

Quia multùm repleta est anima nostra opprobrium abundantibus & despectio superbis.


Psalmus 123

NIsi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israël: nisi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos: fortè vivos deglutissent nos.

Cum irasceretur furor eorum in nos: forsitan aqua absorbuisset nos.


Tor-







Torrentem pertranſivit anima noſtra
forſitan pertranſiſſet anima noſtra
aquam intolerabilem.
Benedictus Dominus: qui non dedit
nos in captionem dentibus eorum.
Anima noſtra ſicut paſſer erepta eſt:
de laqueo venantium.
Laqueus contritus eſt: & nos libera-
ti ſumus.
Adiutorium noſtrum in nomine
Domini: qui fecit cælum & terram.
Requiem æternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.





Deinde dicitur flexis genib' Pater
noſter. ſecretò.
Verſ. Et ne nos inducas in tentatio-
nem. Reſp. Sed libera nos à malo.
Verſ. A porta inferi
Reſp. Erue Domine animas eorum.
Verſ. Requieſcant in pace. ℟ Amen.
Verſ. Domine exaudi orationem meā
℟






Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

ABsolve, quæsumus Domine, animas famulorum famularumque tuarum, & omnium fidelium defunctorum, ab omni vinculo delictorum: ut in resurrectionis gloria inter sanctos & electos tuos resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. Resp Amen.

Post orationem statim dicuntur alij Psalmi Graduales, qui sequuntur, & in fine cuiuslibet psalmi dicitur Gloria Patri. Psalmus 124.

QVi confidunt in Domino, sicut mons Sion: non commovebitur in æternum, qui habitat in Jerusalem.

Montes in circuitu eius: & Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc & usque in sæculum.

Quia non relinquet Dominus virgã pec-






peccatorum ſuper ſortem iuſtorum: vt
non extendant iuſti ad iniquitatem ma-
nus ſuas.

Benefac Domine bonis: & rectis corde.

Declinantes autem in obligationes, ad-
ducet Dominus cum operantibus ini-
quitatem: pax ſuper Iſraël.

Gloria Patri & Filio, &c.

Pſalmus 125.





IN convertendo Dominus capti-
vitatem Sion: facti ſumus ſicut
conſolati.

Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum
& lingua noſtra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: Magnifica-
vit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiſcũ:
facti ſumus lætantes.

Converte Domine captivitatem noſtrã
ſicut torrens in auſtro.

Qui ſeminant in lachrymis: in exulta-
ti-










-tione meſſent.
Euntes ibant & flebant: mittentes
ſemina ſua.
Venientes autem venient cum exul-
tatione: portantes manipulos ſuos.
Gloria Patri & Filio, &c.

Pſalmus 126.

Niſi Dominus ædificaverit domū
in vanum laboraverunt, qui ædi-
ficant eam.
Niſi Dominus cuſtodierit civitatem:
fruſtra vigilat, qui cuſtodit eam.
Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: ſur-
gite poſtquam ſederitis, qui manduca-
tis panem doloris.
Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: ecce
hæreditas Domini, filii; merces, fructus
ventris.
Sicut ſagittæ in manu potentis: ita filii
excuſſorum.
Beatus vir qui implevit deſiderium ſu-
um









um ex ipsis: non confundetur, cum loquetur inimicis suis in porta.

Gloria Patri &c.

Psalmus 127.

BEati omnes, qui timent Dominũ qui ambulant in viis eius.

Labores manuum tuarum quia manducabis: beatus es & bene tibi erit.

Vxor tua sicut vitis abundans: in lateribus domûs tuæ.

Filii tui sicut novellæ olivarum: in circuitu mensæ tuæ.

Ecce sic benedicetur homo: qui timet Dominum.


Benedicat tibi Dominus ex Sion: & videas bona Jerusalem omnibus dieb⁹ vitæ tuæ.


Et videas filios filiorum tuorum: pacem super Israël.

Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, &c.

Psal-







Psalmus 128.

SÆpe expugnaverunt me à iuventute mea: dicat nunc Israël.

Sæpe expugnaverunt me à iuventute mea: etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricaverunt peccatores: prolongaverunt iniquitatem suam.

Dominus iustus concidit cervices peccatorum: confundantur, & convertantur retrorsum omnes qui oderunt Sion.





Fiant sicut fœnum tectorum: quod priusquam evellatur exaruit.

De quo non implevit manum suam, qui metit: & sinum suum, qui manipulos colligit.


Et non dixerunt, qui præteribant, Benedictio Domini super vos: benediximus vobis in nomine Domini.

Gloria Patri & Filio.

De-







Deinde dicitur flexis genibꝰ. Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison Pater noster. secretò. Vers. Et ne nos inducas in tentationem. Resp. Sed libera nos à malo. Vers. Memento congregationis tuæ. Resp. Quam possedisti ab initio.


Vers. Domine exaudi orationem meam. Resp. Et clamor meus ad te veniat

Oremus.

DEus cui proprium est misereri semper & parcere: suscipe deprecationem nostram: vt nos & omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absolvat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Post orationem statim dicuntur alii Psalmi Graduales, qui sequuntur. Et in fine cuiuslibet psalmi dicitur Gloria Patri.

Psal-









Pſalmus 129.

DE profundis clamavi ad te Domine: Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes: in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obſervaveris Domine: Domine quis ſuſtinebit?

Quia apud te propitiatio eſt: & propter legem tuam ſuſtinui te Domine.

Suſtinuit anima mea in verbo eius: ſperavit anima mea in Domino.

A cuſtodia matutina uſque ad noctem: ſperet Iſraël in Domino.

Quia apud Dominum miſericordia: & copioſa apud eum redemptio.

Et ipſe redimet Iſraël: ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 130.

Domine non eſt exaltatum cor me-










meum : neque elati ſunt oculi mei.
Neque ambulavi in magnis: neque in mirabilibus ſuper me.
Si non humiliter ſentiebam : ſed exaltavi animam meam.
Sicut ablactatus eſt ſuper matre ſua : ita retributio in anima mea.
Speret Iſraël in Domino: ex hoc nunc & uſque in ſæculum.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 131.

MEmento Domine David: & omnis manſuetudinis eius.
Sicut iuravit Domino: votum vovit Deo Jacob.
Si introiero in tabernaculum domus meæ : ſi aſcendero in lectum ſtrati mei.
Si dedero ſomnum oculis meis : & palpebris meis dormitationem.
Et requiem temporibus meis, donec







nec inveniam locum Domino: taberna-
culum Deo Jacob.

Ecce audivimus eam in Ephrata: inve-
nimus eam in campis sylvæ.

Introibimus in tabernaculum eius:
adorabimus in loco, ubi steterunt pedes
eius.





Surge Domine in requiem tuam: tu &
arca sanctificationis tuæ.

Sacerdotes tui induantur iustitiam:
& sancti tui exultent.

Propter David servum tuum: non a-
vertas faciem Christi tui.

Iuravit Dominus David veritatem,
& non frustrabitur eam: De fructu
ventris tui ponam super sedem tuam

Si custodierint filii tui testamentum
meum: & testimonia mea hæc, quæ
docebo eos.

Et filii eorum usque in sæculum: se-
debunt super sedem tuam.

Quo-







Quoniam elegit Dominus Sion: elegit eam in habitationem ſibi.
Hæc requies mea in ſæculum ſæculi: hic habitabo, quoniam elegi eam.
Viduam eius benedicens benedicam: pauperes eius ſaturabo panibus.
Sacerdotes eius induam ſalutari: & ſancti eius exultatione exultabunt
Illuc producam cornu David: paravi lucernam Chriſto meo.
Inimicos eius induam confuſione: ſuper ipſum autem efflorebit ſanctificatio mea.
Gloria Patri, & Filio.


Pſalmus 132.

ECce quàm bonum, & quàm iucūdum: habitare fratres in unum
Sicut vnguentum in capite: quod deſcendit in barbam, barbam Aaron.
Quod deſcendit in oram veſtimenti eius: ſicut ros Hermon, qui deſcendit in









in montem Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem: & vitam usque in sæculum.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 133.

Ecce nunc benedicite Dominū: omnes servi Domini.
Qui statis in domo Domini: in atriis domûs Dei nostri
In noctibus extollite manus vestras in sancta: & benedicite Dominum.
Benedicat te Dominus ex Sion: qui fecit cælum & terram.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Deinde dicitur flexis genibus. Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison.
Pater noster. secretò.
Vers. Et ne nos inducas in tentationem. Resp. Sed libera nos à malo.

Vers.










Verſ. Salvos fac ſervos tuos.
Reſp. Deus meus ſperantes in te.
Verſ. Domine exaudi orationē meam
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

PRætende Domine famulis & famulabus tuis dexteram cæleſtis auxilii: vt te toto corde perquirant; & quæ dignè poſtulant, conſequi mereantur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.















SEPTEM PSALMI POENITENTIALES CVM LITANIIS,

Dicuntur flexis genibus.

Antiphona. Ne reminiſcaris.

Pſalmus 6.





Domine, ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me.

Miſerere mei Domine, quoniam infirmus ſum: ſana me Domine, quoniam conturbata ſunt oſſa mea.

Et anima mea turbata eſt valdè: ſed tu Domine uſquequò?

Convertere Domine, & eripe animam meam: ſalvum me fac propter miſericordiam tuam.

Quoniam non eſt in morte, qui memor ſit tui: in inferno autem quis confi-







fitebitur tibi?

Laboravi in gemitu meo, lavabo per ſingulas noctes lectum meum: lacrymis meis ſtratum meum rigabo.

Turbatus eſt à furore oculus meus: inveteravi inter omnes inimicos meos.

Diſcedite à me omnes, qui operamini iniquitatem: quoniam exaudivit Dominus vocem fletûs mei.

Exaudivit Dominus deprecationẽ meam: Dominus orationem meam ſuſcepit.

Erubeſcant & conturbentur vehementer omnes inimici mei: cõvertantur, & erubeſcant valdè velociter.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus. 31.


Beati quorum remiſſæ ſunt iniquitates: & quorum tecta ſunt peccata.

Beatus vir, cui non imputavit Dominus









nus peccatum : nec est in spiritu eius dolus.

Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea : dum clamarem totâ die.

Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua : conversus sum in ærumna mea, dum configitur spina.

Delictum meum cognitum tibi feci & iniustitiam meam non abscondi.

Dixi, Confitebor adversum me iniustitiam meam Domino : & tu remisisti impietatem peccati mei.


Pro hac orabit ad te omnis sanctus : in tempore opportuno.

Veruntamen in diluvio aquarum multarum : ad eum non approximabunt.


Tu es refugium meum à tribulatione quæ circumdedit me : exultatio mea, erue me à circumdantibus me.

Intellectum tibi dabo, & instruam te.









te in via hac, quâ gradieris: firmabo ſuper te oculos meos.

Nolite fieri ſicut equus & mulus: quibus non eſt intellectus.

In camo & fræno maxillas eorum conſtringe: qui non approximant ad te.

Multa flagella peccatoris: ſperantem autem in Domino miſericordia circumdabit.

Lætamini in Domino, & exultate iuſti: & gloriamini omnes recti corde.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 37.


Domine ne in furore tuo arguas me: neque in ira tua corripias me.

Quoniam ſagittæ tuæ infixæ ſunt mihi: & confirmâſti ſuper me manum tuam.

Non eſt ſanitas in carne mea à facie iræ tuæ: non eſt pax oſſibus meis à facie







cie peccatorum meorum.
Quoniam iniquitates meæ supergressæ
sunt caput meum: & sicut onus grave
gravatæ sunt super me.
Putruerunt & corruptæ sunt cicatri-
ces meæ: à facie insipientiæ meæ.
Miser factus sum, & curvatus sum vsq;
in finem: totâ die contristatus ingre-
diebar.





Quoniam lumbi mei impleti sunt illu-
sionibus: & non est sanitas in carne
mea.
Afflictus sum, & humiliatus sum nimis:
rugiebam à gemitu cordis mei.
Domine ante te omne desiderium me-
um: & gemitus meus à te non est abs-
conditus.
Cor meum conturbatum est, dereli-
quit me virtus mea: & lumen oculo-
rum meorum, & ipsum non est mecū.
Amici mei, & proximi mei: adversùm
me








me appropinquaverunt, & ſteterunt.
Et qui iuxta me erant, de longè ſteterūt
& vim faciebant qui quærebant animā
meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti
ſunt vanitates: & dolos tota die medita-
bantur.
Ego autem tanquam ſurdus non audie-
bam: & ſicut mutus non aperiens os ſu-
um.
Et factus ſum ſicut homo non audiens
& non habens in ore ſuo redargutiones
Quoniam in te Domine ſperavi: tu ex-
audies me Domine Deus meus.
Quia dixi, nequando ſupergaudeant
mihi inimici mei: & dum commoven-
tur pedes mei, ſuper me magna locu-
ti ſunt.
Quoniam ego in flagella paratus ſum
& dolor meus in conſpectu meo ſem-
per.

Quo-












Quoniam iniquitatem meam annunciabo : & cogitabo pro peccato meo.
Inimici autem mei vivunt, & confirmati ſunt ſuper me : & multiplicati ſunt, qui oderunt me iniquè.
Qui retribuebant mala pro bonis, detrahebant mihi : quoniam ſequebar bonitatem.
Ne derelinquas me Domine Deus meus : ne diſceſſeris à me.
Intende in adiutorium meum : Domine Deus ſalutis meæ.
Gloria Patri & Filio.

Pſalmus 50.

Miſerere mei Deus : ſecundùm magnam miſericordiam tuam.
Et ſecundùm multitudinem miſerationum tuarum : dele iniquitatē meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea : & à peccato meo munda me.

Quo-









Quoniam iniquitatem meam ego co-
gnoſco: & peccatum meum contra
me eſt ſemper.
Tibi ſoli peccavi & malum coram te
feci: ut iuſtificeris in ſermonibus tuis,
& vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus
ſum: & in peccatis concepit me mater
mea.
Ecce enim veritatem dilexiſti: incerta
& occulta ſapientiæ tuæ manifeſtâſti
mihi.
Aſperges me hyſſopo & mundabor: la-
vabis me, & ſuper nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium & læti-
tiam: & exultabunt oſſa humiliata.
Averte faciem tuam à peccatis meis:
& omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus: & ſpi-
ritum rectum innova in viſceribus me-
is.

Ne







Ne proiicias me à facie tua: & ſpiritum
ſanctum tuum ne auferas à me.
Redde mihi lætitiam ſalutaris tui: &
ſpiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas: & impii ad te
convertentur.
Libera me de ſanguinibus Deus, Deus
ſalutis meæ: & exaltabit lingua mea
iuſtitiam tuam.
Domine labia mea aperies: & os me-
um annunciabit laudem tuam.
Quoniam ſi voluiſſes ſacrificium, de-
diſſem vtique: holocauſtis non delec-
taberis.
Sacrificium Deo ſpiritus contribu-
latus: cor contritum & humiliatum
Deus non deſpicies.
Benignè fac Domine in bona volun-
tate tua Sion: vt ædificentur muri
Jeruſalem.
Tunc acceptabis ſacrificium iuſtitiæ
ob-







oblationes & holocausta : tunc imponēt
super altare tuum vitulos.
Gloria Patri & Filio.


Psalmus 101.

Domine exaudi orationem meā: & clamor meus ad te veniat.
Non avertas faciem tuam à me: in quacunque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.
In quacunque die invocavero te: velociter exaudi me.
Quia defecerunt sicut fumus dies mei: & ossa mea sicut cremiū aruerunt.
Percussus sum ut fœnum, & aruit cor meum: quia oblitus sum comedere panem meum.
A voce gemitûs mei: adhæsit os meum carni meæ.
Similis factus sum pelicano solitudinis: factus sum sicut nycticorax in domicilio.

Vi-







Vigilavi : & factus ſum ſicut paſſer ſo-
litarius in tecto.
Tota die exprobrabant mihi inimici
mei : & qui laudabant me adverſum me
iurabant.
Quia cinerem tanquam panem man-
ducabam : & potum meum cum fletu
miſcebam.
A facie iræ & indignationis tuæ: quia
elevans alliſiſti me.
Dies mei ſicut umbra declinaverūt:
& ego ſicut fœnum arui.
Tu autem Domine in æternum per-
manes : & memoriale tuum in gene-
rationem & generationem.
Tu exurgens miſereberis Sion : quia
tempus miſerendi eius, quia venit tem-
pus.
Quoniam placuerunt ſervis tuis lapi-
des eius : & terræ eius miſerebuntur.
Et timebunt gentes nomen tuum Do-
mine







mine: & omnes reges terræ gloriam tuā.
Quia ædificavit Dominus Sion: & videbitur in gloria sua.
Respexit in orationem humilium: & non sprevit precem eorum.
Scribantur hæc in generatione altera: & populus, qui creabitur, laudabit Dominum.



Quia prospexit de excelso sancto suo: Dominus de cœlo in terram aspexit.



Vt audiret gemitus compeditorum: ut solveret filios interemptorum.
Vt annuntient in Sion nomen Domini: & laudem eius in Jerusalem.
In conveniendo populos in unum: & reges, vt serviant Domino.
Respondit ei in via virtutis suæ: paucitatem dierum meorum nuncia mihi.
Ne revoces me in dimidio dierum meorum: in generationem & generationē anni tui.

Ini-







Initio tu Domine terram fundâſti : &
opera manuum tuarum ſunt cæli .
Ipſi peribunt, tu autem permanes : &
omnes ſicut veſtimentum veteraſcēt .
Et ſicut opertorium mutabis eos, &
mutabuntur : tu autem idem ipſe es,
& anni tui non deficient .
Filii ſervorum tuorum habitabunt :
& ſemen eorum in ſæculum dirigetur
Gloria Patri & Filio .

Pſalmus 129 .

DE profundis clamavi ad te Domine : Domine exaudi vocem meam .
Fiant aures tuæ intendentes : in vocē
deprecationis meæ .
Si iniquitates obſervaveris Domine :
Domine quis ſuſtinebit ?
Quia apud te propitiatio eſt : & propter legem tuam ſuſtinui te Domine
Suſtinuit anima mea in verbo eius :
ſpe-







ſperavit anima mea in Domino.

A cuſtodia matutina uſque ad noctem ſperet Iſraël in Domino.

Quia apud Dominum miſericordia : & copioſa apud eum redemptio.

Et ipſe redimet Iſraël : ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri & Filio.


Pſalmus 142.

Domine exaudi orationem meã ; auribus percipe obſecrationem meam : in veritate tua exaudi me, in tua iuſtitia.

Et non intres in iudicium cum ſervo tuo : quia non iuſtificabitur in conſpectu tuo omnis vivens.

Quia perſecutus eſt inimicus animã meam : humiliavit in terra vitam meam.

Collocavit me in obſcuris ſicut mortuos ſæculi : & anxiatus eſt ſuper me ſpi-









ſpiritus meus, in me turbatum eſt cor meum.

Memor fui dierum antiquorum, meditatus ſum in omnibus operibus tuis: in factis manuum tuarum meditabar.

Expandi manus meas ad te: anima mea ſicut terra ſine aqua tibi.

Velociter exaudi me Domine: defecit ſpiritus meus.

Non avertas faciem tuam à me: & ſimilis ero deſcendentibus in lacum.

Auditam fac mihi manè miſericordiam tuam: quia in te ſperavi.

Notam fac mihi viam, in qua ambulem quia ad te levavi animam meam.

Eripe me de inimicis meis Domine, ad te confugi: doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum Domi-







mine vivificabis me, in æquitate tua.
Educes de tribulatione animam meā: & in miſericordia tua diſperdes inimicos meos.
Et perdes omnes, qui tribulant animā meam: quoniam ego ſervus tuus ſum
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio, & nunc, & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amē.
Antiph. Ne reminiſcaris, Domine, delicta noſtra, vel parentum noſtrorū; neque vindictam ſumas de peccatis noſtris.







726



LITANIÆ



Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon.
Kyrie eléiſon.
Chriſte audi nos. Chriſte exaudi nos.
Pater de cælis Deus, Miſerere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miſe-
rere nobis.
Spiritus ſancte Deus, Miſerere nob.
Sancta Trinitas unus Deus, Miſerer.
Sancta Maria, Ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix, ora.
Sancta Virgo virginum, ora.
Sancte Michaël, ora.
Sancte Gabriël, ora.
Sancte Raphaël, ora.
Omnes ſancti Angeli & Archangeli
Orate pro nobis.
Omnes ſancti beatorum ſpirituum
ordines, Orate pro nobis.
Sancte Joannes Baptiſta, ora.
Om-









Omnes ſancti Patriarchæ & Prophetæ
Orate pro nobis.
Sancte Petre, ora.
Sancte Paule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Joannes, ora.
Sancte Thoma, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Philippe, ora.
Sancte Bartholomæe, ora.
Sancte Matthæe, ora.
Sancte Simon, ora.
Sancte Thadæe, ora.
Sancte Matthia, ora.
Sancte Barnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes ſancti Apoſtoli & Evangeli-
ſtæ, orate pro nobis.
Omnes ſancti Diſcipuli Domini, ora-
te.











Omnes ſancti Innocentes, orate.
Sancte Stephane, ora.
Sancte Laurenti, ora.
Sancte Vincenti, ora.
Sancti Fabiane & Sebaſtiane, orate.
Sancti Ioannes & Paule, orate.
Sancti Coſma & Damiane, orate.
Sancti Gervaſi & Protaſi, orate.
Omnes ſancti Martyres, orate.
Sancte Sylveſter, ora.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Ambroſi, ora.
Sancte Auguſtine, ora.
Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolae, ora.
Omnes ſancti Pontifices & Confeſſores,
orate pro nobis.
Omnes ſancti Doctores. orate.
Sancte Antoni, ora.
Sancte Benedicte, ora.
San-





Sancte Bernarde, ora.
Sancte Dominice, ora.
Sancte Francisce, ora.
Omnes sancti sacerdotes & levitæ, orate.
Omnes sancti Monachi & Eremitæ, orate.
Sancta Maria Magdalena, ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lucia, ora.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Cæcilia, ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastasia, ora.
Omnes sanctæ Virgines & Viduæ, orate.
Omnes Sancti & Sanctæ Dei, orate.
Intercedite pro nobis.
Propitius esto, Parce nobis Domine.
Propitius esto, Exaudi nos Domine.
Ab omni malo, Libera nos Domine.
Ab omni peccato, libera nos Domine.
Ab ira tua, libera nos Domine.
A subitanea & improvisa morte, libera.








tare tuum.
Ego verò egenus & pauper ſum: Deus adiuva me.
Adiutor meus, & liberator meus es tu Domine ne moreris.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat in principio & nunc & ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Amen.
Verſicul. Salvos fac ſervos tuos.
Reſp. Deus meus ſperantes in te.
Verſ. Eſto nobis Domine turris fortitudinis.
Reſp. A facie inimici.
Verſ. Nihil proficiat inimicus in nobis
Reſp. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
Verſ. Domine non ſecundùm peccata noſtra facias nobis
Reſp. Neque ſecundum iniquitates noſtras retribuas nobis.
Verſ. Oremus pro Pontifice noſtro
Reſp. Dominus conſervet eum, & vivi-









vificet eum, & beatum faciat eum in terra, & non tradat eum in animam inimicorum eius.

Verſ. Oremus pro benefactoribus noſtris.

Reſp. Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum vitam æternam, Amen.

Verſ. Oremus pro fidelibus defunctis

Reſp. Requiem æternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

Verſ. Requieſcant in pace. ℟. Amen.

Verſ. Pro fratribus noſtris abſentibus.

Reſp. Salvos fac ſervos tuos, Deus meus ſperantes in te.

Verſ. Mitte eis Domine auxilium de ſancto.

Reſp. Et de Sion tuere eos.

Verſ. Domine exaudi orationem meã.

Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

E-







Deus, cui proprium eſt miſereri ſemper, & parcere: ſuſcipe deprecationem noſtram: vt nos & omnes famulos tuos, quos delictorum catena conſtringit, miſeratio tuæ pietatis clementer abſolvat.

Exaudi, quæſumus Domine, ſupplicum preces, & confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus & pacem.





Ineffabilem nobis, Domine, miſericordiam tuam clementer oſtende: ut ſimul nos & à peccatis omnibus exuas, & à pœnis, quas pro his meremur, eripias.

Deus, qui culpâ offenderis, pœnitentiâ placaris: preces populi tui ſupplicantis propitius reſpice: & flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis noſtris meremur, averte.

M-







OMnipotens ſempiterne Deus, miſerere famulo tuo Pontifici noſtro N., & dirige eum ſecundùm tuam clementiam in viam ſalutis æternæ: ut te donante tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat.


DEus, à quo ſancta deſideria, recta conſilia, & iuſta ſunt opera: da ſervis tuis illam, quam mundus dare non poteſt, pacem: ut & corda noſtra mandatis tuis dedita, & hoſtiũ ſublata formidine, tempora ſint tua protectione tranquilla.

URe igne ſancti Spiritus renes noſtros & cor noſtrum, Domine ut te donante tibi caſto corpore ſerviamus, & mundo corde placeamus.

FIdelium, Deus, omnium conditor & redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remiſſionem cunctorum tribue peccatorum





rum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, pijs supplicationibus consequantur.

Actiones nostras, quæsumus Domine, aspirando præveni, & adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio & operatio à te semper incipiat, & per te cœpta finiatur.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul & mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide & opere futuros esse prænoscis: te supplices exoramus: ut pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel præsens sæculum adhuc in carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit; intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuæ clementiâ, omnium delictorum suorum veniam consequantur.






tur. Per Dominum noſtrum Ieſum Chri
ſtum Filium tuum: qui tecum vivit &
regnat in unitate Spiritûs ſancti, per
omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.
Verſ. Domine exaudi orationem meã.
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.
Verſ. Exaudiat nos omnipotens & mi-
ſericors Dominus. Reſp. Amen.
Verſ. Et fidelium animæ per miſeri-
cordiam Dei requieſcant in pace.
Reſp. Amen.









742





PRECES ET ORATIONES

dicendæ post Litanias, pro diversitate temporum.

Litaniæ dicuntur usque ad Psalmũ, Deus in adiutoriũ. ut supra. Deinde V.

EGo dixi, Domine miserere mei. Sana animam meam, quia peccavi tibi. Convertere Domine usquequo. Et deprecabilis esto super servos tuos. Fiat misericordia tua Domine super nos. Quemadmodum speravimus in te. Sacerdotes tui induantur iustitiam. Et Sancti tui exultent. Domine salvum fac Regem. Et exaudi nos in die, quâ invocaverimus te. Salvum fac populum tuum Domine, &







& benedic hereditati tuæ. Et rege
eos, & extolle illos uſque in æternum.
Memento congregationis tuæ.
Quam poſſediſti ab initio.
Fiat pax in virtute tua.
Et abundantia in turribus tuis.
Oremus pro fidelibus defunctis.
Requiem æternam dona eis Do-
mine, & lux perpetua luceat eis.
Requieſcant in pace. Amen.
Pro fratribus noſtris abſentibus.
Salvos fac ſervos tuos, Deus meus
ſperantes in te.
Pro afflictis & captivis.
Libera eos Deus Iſraël ex omnibus
tribulationibus ſuis.
Mitte eis Domine auxilium de
ſancto. Et de Sion tuere eos.
Domine exaudi orationem meã.
Et clamor meus ad te veniat.







E-







Deus venerunt gentes in heredita-
tem tuam, polluerunt templum
ſanctum tuum: poſuerunt Jeruſalem
in pomorum cuſtodiam.
Poſuerunt morticina ſervorum tuorū
eſcas volatilibus cæli: carnes ſanctorum
tuorum beſtiis terræ.
Effuderunt ſanguinem eorum tanquā
aquam in circuitu Jeruſalem: & non e-
rat, qui ſepeliret.
Facti ſumus opprobrium vicinis noſtris
ſubſannatio & illuſio his, qui in circuitu
noſtro ſunt.
Vſquequo Domine iraſcêris in finem:
accendetur velut ignis zelus tuus?
Effunde iram tuam in gentes, quæ te
non noverunt: & in regna, quæ nomē
tuum non invocaverunt.
Quia comederunt Jacob: & locum e-
jus deſolaverunt.
Ne memineris iniquitatum noſtrarū
an-









antiquarum, citò anticipent nos mise
ricordiæ tuæ: quia pauperes facti su-
mus nimis.

Adiuva nos Deus salutaris noster, & propter gloriam nominis tui Domine libera nos: & propitius esto peccatis nostris propter nomen tuum.

Ne fortè dicant in gentibus, Vbi est Deus eorum? & innotescat in nationibꝰ coram oculis nostris.

Vltio sanguinis servorum tuorum, qui effusus est: introëat in conspectu tuo gemitus compeditorum.

Secundùm magnitudinem brachij tui: posside filios mortificatorum.

Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum: improperium ipsorum, quod exprobraverunt tibi Domine.

Nos autem populus tuus, & oves pascuæ tuæ: confitebimur tibi in sæculum.

In









In generationem & generationem : annũ-
tiabimus laudem tuam . Gloria Patri .

Vel omiſſo priori pſalmo, legitur.

Pſalmus 45.

DEus noſter refugium & virtus : ad-
iutor in tribulationibus, quæ in-
venerunt nos nimis.

Propterea non timebimus dum turba-
bitur terra : & transferentur montes
in cor maris .

Sonuerunt , & turbatæ ſunt aquæ eo-
rum : conturbati ſunt montes in forti-
tudine eius .

Fluminis impetus lætificat civitatem
Dei : ſanctificavit tabernaculum ſuum
Altiſſimus .

Deus in medio eius , non commovebi-
tur : adiuvabit eam Deus manè dilucu-
lo .

Conturbatæ ſunt gentes , & inclinata
ſunt regna : dedit vocem ſuam , mota

est









est terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Jacob.

Venite, & videte opera Domini, quæ posuit prodigia super terram: auferens bella usque ad finem terræ.

Arcum conteret, & confringet arma: & scuta comburet igni.

Vacate, & videte quoniam ego sum Deus: exaltabor in gentibus, & exaltabor in terra.

Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster Deus Jacob.

Gloria Patri, & Filio.

Finito Psalmo, dicitur Vers. Domine Deus virtutum converte nos.

℟. Et ostende faciem tuam & salvi erimus.

℣. Exurge Christe, adiuva nos.

℟. Et libera nos propter nomen tuū.

℣. Domine exaudi orationem meam

℟.









℟. Et clamor meus ad te veniat.


Oremus.

Ad poſcenda ſuffragia Sanctorū.

A Cunctis nos, quæſumus Domine, mentis & corporis defende periculis, & intercedente beata & glorioſa ſemper virgine Dei genitrice Maria, cum beatis Apoſtolis tuis Petro & Paulo, atque beato N. & omnibus Sanctis, ſalutem nobis tribue benignus & pacem; ut deſtructis adverſitatibus & erroribus univerſis, Eccleſia tua ſecurâ tibi ſerviat libertate. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

Pro Eccleſia ſancta Dei, Oratio.

Omnipotens ſempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Chriſto gentibus revelâſti: cuſtodi opera









ra miſericordiæ tuæ: ut Eccleſia tua toto orbe diffuſa ſtabili fide in confeſſione tui nominis perſeveret. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtū.

Pro Papa, Oratio.

DEus omnium fidelium Paſtor & Rector, famulum tuum , quē paſtorem Eccleſiæ tuæ præeſſe voluiſti, propitius reſpice: da ei, quæſumus, verbo & exemplo, quibus præeſt, proficere: ut ad vitam unà cum grege ſibi credito perveniat ſempiternam. Per Dominum noſtrum.

Pro omni gradu Eccleſiæ Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, cuius Spiritu totum corpus Eccleſiæ ſanctificatur & regitur: exaudi nos pro vniverſis ordinibus ſupplicantes: ut gratiæ tuæ munere, ab omnibus tibi gradibus fideliter ſerviatur.









tur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs S. Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Pro quacunque neceſſitate, Oratio.

Deus refugium noſtrum & virtus: adeſto piis Eccleſiæ tuæ precibus auctor ipſe pietatis, & præſta: ut quod fideliter petimus, efficaciter conſequamur. Per Dominum.

Contra perſecutores Eccleſiæ, Oratio.

Eccleſiæ tuæ, quæſumus Domine preces placatus admitte: ut deſtructis adverſitatibus & erroribus univerſis, ſecura tibi ſerviat libertate. Per Dominum.

Ad implorandum auxilium contra infideles, Oratio.

PI-









Pientissime Deus, qui iniquitatum ad te conversorum non recordaris, sed eorum gemitus clementer exaudis: respice templa tua, infidelium manibus profanata, & tui dilecti gregis afflictionem: reminiscere hæreditatis tuæ, effusione pretiosissimi sanguinis tui Vnigeniti acquisitæ: vineámque tuâ plantatam dexterâ, quam ferus aper exterminare conatur, ferventer visita: ac illius cultores adversùs devastantium rabiem, virtute corrobora, victorésque effice; in eáque bene operantes, tui fac regni possessores. Per eundem Dominum nostrum.

Pro Imperatore, Oratio.

Deus regnorum omnium & Christiani maximè protector imperij: da servo tuo Imperatori nostro triumphum virtutis tuæ scienter excolere: ut qui tuâ institutione est prin-









princeps, tuo ſit ſemper munere potens. Per Dominum noſtrum.

Pro Rege, Oratio.


QVæſumus omnipotens Deus, vt famulus tuus N. Rex noſter, qui tua miſeratione ſuſcepit regni gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa, quibus decenter ornatus & vitiorum monſtra devitare, & ad te qui via, veritas, & vita es, gratioſus valeat pervenire. Per Dominum noſtrū Jeſum Chriſtum.

Pro Catechumenis, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui Eccleſiam tuam novâ ſemper prole fecundas: auge fidem & intellectū catechumenis noſtris: vt renati fonte baptiſmatis, adoptionis tuæ filijs aggregentur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum.

Vt







Vt cunctis mundū purget erroribus, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, mœſtorum conſolatio, laborantium fortitudo: perveniant ad te preces de quacunque tribulatione clamātium: ut omnes ſibi in neceſſitatibus ſuis miſericordiam tuam gaudeant adfuiſſe. Per Dominum noſtrum.





Pro hæreticis & ſchiſmaticis, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui ſalvas omnes, & neminem vis perire: reſpice ad animas diabolicâ fraude deceptas: ut omni hæretica pravitate depoſita, errantium corda reſipiſcant, & ad veritatis tuæ redeant unitatem. Per Dominum.

Pro perfidis iudæis, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam à tua mi-








misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus: ut agnitâ veritatis tuæ luce, quæ Christus est, à suis tenebris eruantur. Per eundem Dominum nostrum.


Pro paganis, Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum sed vitam semper inquiris: suscipe propitius orationem nostram, & libera paganos ab idolorum cultura, & aggrega Ecclesiæ tuæ sanctæ, ad laudem & gloriam nominis tui. Per Dominum nostrum.

Tempore belli, Oratio.

DEus qui conteris bella, & impugnatores in te sperantium potentiâ tuæ defensionis expugnas: auxiliare famulis tuis implorantibus misericordiam tuam, vt inimicorum fu-







ſuorum feritate depreſſa, inceſſabili te gratiarum actione laudemus. Per Dominum noſtrum.





Contra paganos, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, in cuius manu ſunt omniū potates, & omnium iura regnorum: reſpice in auxilium Chriſtianorum, vt gentes paganorum, quæ in ſuâ feritate confidunt, dexteræ tuæ potentiâ conterantur. Per Dominum noſtrū.

Pro pace, Oratio.

DEus, à quo ſancta deſideria, recta conſilia & iuſta ſunt opera: da ſervis tuis illam quam mundus dare non poteſt pacem: vt & corda noſtra mandatis tuis dedita, & hoſtium ſublata formidine, tempora ſint tua protectione tranquilla. Per Dom.

Tempore famis & peſtis, Oratio.

DA nobis, quæſumus Domine, piæ ſup-





ſupplicationis effectum, & peſtilenti-
am famémque propitiatus averte: vt
mortalium corda cognoſcant, & te in-
dignante talia flagella prodire, & te
miſerante ceſſare. Per Dominum.





Ad pluviam petendam, Oratio.

DEus, in quo vivimus, movemur
& ſumus: pluviam nobis tribue
congruentem: vt præſentibus ſubſidi-
is ſufficienter adiuti, ſempiterna fi-
ducialius appetamus. Per Dominũ.

Ad ſerenitatem petendam, Oratio.


AD te nos Domine clamantes ex-
audi: & aëris ſerenitatem nobis
tribue ſupplicantibus: ut qui iuſtè pro
peccatis noſtris affligimur, miſericor-
diâ tuâ præveniente clementiam ſen-
tiamus. Per Dominum noſtrum.

Pro quacunque tribulatione, Orat.

NE deſpicias, omnipotens Deus,
populum tuum ad te in afflicti-
one







one clamantem: ſed propter gloriā nominis tui, tribulatis ſuccurre placatus. Per Dominum noſtrum.

Pro remiſſione peccatorum, Oratio.


DEus, qui nullum reſpuis, ſed quātumvis peccantibus, per pœnitentiam pia miſeratione placaris: reſpice propitius ad preces humilitatis noſtræ, & illumina corda noſtra: vt tua valeamus implere præcepta. Per Dominum noſtrum.

Pro tentatis & tribulatis, Oratio.

DEus, qui iuſtificas impium, & nō vis mortem peccatoris: maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur: vt famulos tuos de tua miſericordia confidentes cæleſti protegas benignus auxilio, & aſſidua protectione conſerves, ut tibi iugiter famulentur, & nullis tentationibus à te ſeparentur. Per D.









Pro iter agentibus, Oratio.

ADesto, quæsumus Domine supplicationibus nostris: & viam famulorum tuorum in salutis tuæ prosperitate dispone: ut inter omnes viæ & vitæ huius varietates tuo semper protegantur auxilio. Per Dominum


Pro infirmis, Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, salus æterna credentium: exaudi nos pro famulis tuis infirmis, pro quibus misericordiæ tuæ imploramꝰ auxilium: vt reddita tibi sanitate, gratiarum tibi in Ecclesia tua referant actiones. Per Dominum.


Pro tribulatione peccatorum.

INeffabilem nobis Domine misericordiam tuam clementer ostende ut simul nos & à peccatis omnibus exuas, & à pœnis, quas pro his meremur, eripias. Per Dominum.

Pro







Pro remiſſione peccatorum.

EXaudi, quæſumus Domine, ſupplicum preces, & confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus & pacem. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum.

Pro ſalute vivorum, Oratio.







PRætende Domine fidelibus tuis dexteram cæleſtis auxilii: ut te toto corde perquirant: & quæ dignè poſtulant, conſequi mereantur. Per Dominum noſtrum.

Pro vivis & defunctis, Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui vivorum dominaris ſimul & mortuorum, omniúmque miſereris, quos tuos fide & opere futuros eſſe prænoſcis: te ſupplices exoram⁹, ut










vt pro quibus effundere preces decre
vimus, quosque vel præſens ſæculū
adhuc in carne retinet, vel futurum
iam exutos corpore ſuſcepit; interce-
dentibus omnibus Sanctis tuis, pie-
tatis tuæ clementiâ, omnium delicto-
rum ſuorum veniam conſequantur.
Per Dominum noſtrum Jeſum Chri-
ſtum Filium tuum, qui tecum vivit,
& regnat in unitate Spiritûs ſancti,
Deus, per omnia ſæcula ſæculorum.

℞. Amen.
℣. Domine exaudi orationem meā.
℞. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Exaudiat nos Dominus.
℞. Et cuſtodiat nos ſemper, Amē.









PRECES DICENDÆ
IN PRINCIPIO CONGREGATIONIS.

Veni sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: & tui amoris in eis ignem accende. Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison. Pater noster

℣. Et ne nos inducas in tentationẽ.

℟. Sed libera nos à malo.

℣. Memento congregationis tuæ.

℟. Quam possedisti ab initio.

℣. Domine exaudi orationem meã.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Mentes nostras, quæsumus Domine, lumine tuæ claritatis illustra: ut videre possimus, quæ agenda sunt; & quæ recta sunt, agere valeamus. Per Christum Dominum nostrũ









In fine congregationis.

Kyrie eléison. Christe eléison. Kyrie eléison. Pater noster. ℣. Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos à malo. ℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. ℟. A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Præsta nobis, quæsumus Domine, auxilium gratiæ tuæ: ut quæ te auctore facienda cognovimus, te operante impleamus. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.


℣. Retribuere dignare Domine benefactoribus nostris vivis atque defunctis vitam æternam. ℟. Amen.

Ad invocandam gratiam S. Spirit⁹.

Hymnus.

Veni creator Spiritus,

Men-











Mentes tuorum viſita;
Imple ſupernâ gratiâ,
Quæ tu creâſti pectora.
Qui Paracletus diceris,
Donum Dei altiſſimi,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et ſpiritalis unctio.
Tu ſeptiformis munere,
Dextræ Dei tu digitus,
Tu ritè promiſſum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen ſenſibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma noſtri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hoſtem repellas longius,
Pacemque dones protinus;
Ductore ſic te prævio,
Vitemus omne noxium.
Per te ſciamus da Patrem,
Noſcamus atque Filium;

Te







Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino,
Natóque, qui à mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In sæculorum sæcula. Amen
Vers. Emitte Spiritum tuum, & creabuntur. ℟. Et renovabis faciem terræ. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritûs illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate eiusdem Spiritûs sancti Deus: per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Alia Oratio.

DE-








DEus, cui omne cor patet, & omnis voluntas loquitur, & quē nullum latet ſecretum, purifica per infuſionem ſancti Spiritûs cogitationes cordis noſtri: ut te perfectè diligere, & dignè laudare mereamur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in vnitate eiuſdem Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Pro devotis amicis, Oratio.

DEus, qui charitatis dona per gratiam ſancti Spiritûs tuorum fidelium cordibus infudiſti: da famulis & famulabus tuis, pro quibus tuam deprecamur clementiam, ſalutē mentis & corporis: vt te tota virtute diligant; & quæ tibi placita ſunt, totâ dilectione perficiant. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium










um tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate eiuſdem Spiritûs ſancti Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Pro inimicis, Oratio.

DEus pacis, charitatiſque amator & cuſtos: da omnibus inimicis noſtris pacem charitatémque veram: & cunctorum eis remiſſionem tribue peccatorum; noſque ab eorũ inſidijs potenter eripe. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum.


Ad repellendas malas cogitationes, Oratio.

OMnipotens & mitiſſime Deus, reſpice propitius ad preces noſtras & libera corda noſtra de malarum tentationibus cogitationum: vt ſancti Spiritûs dignum fieri habitaculum mereamur. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium.



Ad







Ad poſtulandam charitatem, Oratio

Deus, qui diligentibus te facis cuncta prodeſſe: da cordibus noſtris inviolabilem tuæ charitatis affectum; ut deſideria de tua inſpiratione concepta nulla poſſint tentatione mutari. Per Dominum noſtrũ Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate Spiritûs ſancti Deus per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Ad poſtulandam patientiam, Oratio

Deus, qui Vnigeniti tui patientiâ antiqui hoſtis contriviſti ſuperbiam: da nobis, quæſumus, quæ idem piè pro nobis pertulit, dignè recolere, ſicque exemplo eius nobis adverſantia æquanimiter tolerare. Per eundẽ Dominum noſtrum Jeſum Chriſtũ Filium tuum: qui tecum vivit & regnat. &c.

Ad









Ad poſtulandam continentiã, Orat.

VRe igne ſancti Spiritûs renes noſtros, & cor noſtrum Domine: vt tibi caſto corpore ſerviamus, & mundo corde placeamus. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in unitate eiuſdem Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum

℟. Amen.

Verſ. Domine exaudi orationem meã.

Reſp. Et clamor meus ad te veniat.

Verſ. Exaudiat nos Dominus.


Reſp. Et cuſtodiat nos ſemper, Amen

GRATIARVM ACTIONES.

TE Deum laudamus: te Dominum confitemur.

Te æternum Patrem: omnis ter-







terra veneratur.
Tibi omnes Angeli; tibi cæli & universæ potestates.
Tibi Cherubim & Seraphim: incessabili voce proclamant.
Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli & terra: majestatis gloriæ tuæ.





Te gloriosus Apostolorum chorus.
Te prophetarum laudabilis numerus
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immensæ maiestatis.
Venerandum tuum verum & vnicū Filium.
Sanctum quoque paraclytum Spiritum.
Tu Rex gloriæ Christe.









Tu Patris ſempiternus es Filius.

Tu ad liberandum ſuſcepturus hominem: non horruiſti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo: aperuiſti credentibus regna cælorum.

Tu ad dexteram Dei ſedes: in gloria Patris.

Judex crederis eſſe venturus.

Te ergo quæſumus, tuis famulis ſubveni: quos pretioſo ſanguine redemiſti

Æterna fac cum Sanctis tuis: in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum Domine & benedic hereditati tuæ.


Et rege eos: & extolle illos uſque in æternum.

Per ſingulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in ſæculū & in ſæculum ſæculi.

Dignare Domine die iſto ſine peccato nos cuſtodire.

Mi-







Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos: quemadmodum speravimus in te
In te Domine speravi: non confundar in æternum. vel, omisso Te Deum laudamus, dicitur Hymnus.





IEsu nostra redemptio,
Amor & desiderium,
Deus creator omnium,
Homo in fine temporum.
Quæ te vicit clementia,
Vt nostra ferres crimina,
Crudelem mortem patiens,
Vt nos à morte tolleres:
Inferni claustra penetrans,
Tuos captivos redimens,
Victor triumpho nobili,
Ad dextram Patris residens:
Ipsa te cogat pietas,
Vt mala nostra superes







Parcendo, & voti compotes
Nos tuo vultu saties.
Tu esto nostrum gaudium,
Qui es futurus præmium:
Sit nostra in te gloria,
Per cuncta semper sæcula. Amē.

Vers. Benedicamus Patrem & Filium, cum sancto Spiritu.


Resp. Laudemus & superexaltemus eū in sæcula.

Vers. Domine exaudi orationem meam

Resp. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

Deus, cuius misericordiæ non est numerus, & bonitatis infinitꝰ est thesaurus: pijssimæ maiestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes: vt qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad præmia futura disponas. Per Dominum nostrum Iesum








ſum Chriſtum Filium tuum: qui te-
cum vivit & regnat in unitate Spi-
ritûs ſancti Deus, per omnia ſæcu-
la ſæculorum. Reſp. Amen.






℣. Domine exaudi orationem meã
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.









ITINERARIVM.

In ipſo itineris ingreſſu, ſi ſolus fuerit, dicat in ſingulari: ſi cum ſociis, in plurali.

Antiphona. In viam pacis.

Canticum Zachariæ. *Luc. 1.*

BEnedictus Dominus Deus Iſráël: quia viſitavit, & fecit redemptionem plebis ſuæ.

Et erexit cornu ſalutis nobis: in domo David pueri ſui.

Sicut locutus eſt per os ſanctorum: qui à ſæculo ſunt, prophetarum eius.


Salutem ex inimicis noſtris: & de manu omnium, qui oderunt nos.

Ad faciendam miſericordiam cum patribus noſtris: & memorari teſtamenti ſui ſancti.

Juſiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem noſtrum: daturum ſe nobis.

Vt









Vt ſine timore de manu inimicorum
noſtrorum liberati: ſeruiamus illi.
In ſanctitate & iuſtitia coram ipſo:
omnibus diebus noſtris.
Et tu puer propheta Altiſſimi voca-
beris: præibis enim ante faciem Do-
mini, parare vias eius.
Ad dandam ſcientiam ſalutis plebi e-
ius: in remiſſionem peccatorum eorũ
Per viſcera miſericordiæ Dei noſtri:
in quibus viſitavit nos oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris & in
umbra mortis ſedent: ad dirigendos
pedes noſtros in viam pacis.
Gloria Patri & Filio & Spiritui ſancto
Sicut erat in principio, & nunc, &
ſemper: & in ſæcula ſæculorum, Am̃.
Antiphona. In viam pacis & proſpe-
ritatis dirigat me, ſi fuerit ſolus, nos,
ſi fuerint ſocij, omnipotens & miſe-
ricors Dominus: & Angelus Rapha-
el










el comitetur mecum vel nobiſcum
in via: ut cum pace, ſalute & gaudio
revertar vel revertamur ad propri-
a. Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon.
Kyrie eléiſon. Pater noſter ſecreto.
Verſ. Et ne nos inducas in tentatio-
nem. Reſp. Sed libera nos à malo.
Verſ. Salvos fac ſervos tuos.
Reſp. Deus meus ſperantes in te.
Verſ. Mitte eis Domine auxilium de
ſancto.
Reſp. Et de Sion tuere eos.
Verſ. Eſto nobis Domine turris forti-
tudinis.
Reſp. A facie inimici.
Verſ. Nihil proficiat inimicus in no-
bis.
Reſp. Et filius iniquitatis non appo-
nat nocere nobis.
Verſ. Benedictus Dominus die quoti-
die. Reſp. Proſperum iter faciat no-
bis







bis Deus ſalutarium noſtrorum.
Verſ. Vias tuas Domine demonſtra nobis.
Reſp. Et ſemitas tuas edoce nos.
Verſ. Vtinam dirigantur viæ noſtræ.
Reſp. Ad cuſtodiendas iuſtificationes tuas.
Verſ. Erunt prava in directa.
Reſp. Et aſpera in vias planas.
Verſ. Angelis ſuis Deus mandavit de te
Reſp. Vt cuſtodiant te in omnibus viis tuis.
Verſ. Domine exaudi orationem meam
Reſp. Et clamor meus ad te veniat.
Verſ. Dominus vobiſcum.
Reſp. Et cum ſpiritu tuo.

Oremus.





Deus, qui filios Iſraël per maris medium ſicco veſtigio ire feciſti quique tribus Magis iter ad te ſtellâ duce pandiſti: tribue nobis, quæſumus








mus, iter proſperum, tempuſque tranquillum: ut Angelo tuo ſancto comite, ad eum, quò pergimus, locum, ac demum ad æternæ ſalutis portum pervenire feliciter valeamus.

Deus qui Abraham puerum tuum de Vr Chaldæorum eductum per omnes ſuæ peregrinationis vias illæſum cuſtodiſti: quæſumus, ut nos famulos tuos cuſtodire digneris. Eſto nobis, Domine, in procinctu ſuffragium, in via ſolatium, in æſtu umbraculum, in pluviâ et frigore tegumentum, in laſſitudine vehiculum, in adverſitate præſidiũ, in lubrico baculus, in naufragio portus: vt te duce, quò tendimus, proſperè perveniamus, & demum incolumes ad propria redeamus.

Adeſto, quæſumus Domine, ſupplicationibus noſtris: & viam famulorum tuorum in ſalutis tuæ pro-









proſperitate diſpone: ut inter omnes viæ & vitæ huius varietates, tuo ſemper protegamur auxilio.

PRæſta quæſumus omnipotens Deus: ut familia tua per viam ſalutis incedat: & beati Joannis præcurſoris hortamenta ſectando, ad eū quem prædixit, ſecura perveniat, Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum. Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in vnitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Reſp. Amen.






Verſ. Procedamus in pace.

Reſp. In nomine Domini, Amen.










EXERCITIUM
QVOTIDIANVM.

Cum mane ſurgis, muniens te ſigno crucis dic: In nomine Patris, & Filii, & Spiritûs ſancti. Deinde iunctis manibus ante pectus dic: Amen. Benedicta ſit ſancta & individua Trinitas, nunc & ſemper, & per infinita ſæcula ſæculorum.

Pater noſter, &c. Ave Maria, &c. Credo in Deum,



Confiteor Deo omnipotenti beatæ Mariæ ſemper virgini, beato Michaëli Archanbeato Joanni Baptiſtæ, ſanctis Apoſtolis Petro & Paulo, & omnibus Sanctis: quia peccavi nimis cogitatione, verbo & opere: meâ culpâ, mea culpa, mea maxima culpa. Ideò precor beatam Mariam ſemper virgi-











ginem, beatum Michaëlem Archangelum, beatum Joannem Baptiſtam, ſanctos Apoſtolos Petrum & Paulum, & omnes Sanctos, orare pro me ad Dominum Deum noſtrum.

Miſereatur noſtri omnipotens Deus, & dimiſſis omnibus peccatis noſtris, perducat nos ad vitam æternam. ℟. Amen.

Indulgentiam, abſolutionem, & remiſſionem omnium peccatorum noſtrorum tribuat nobis omnipotens & miſericors Dominus. ℟. Amen.

Dignare Domine die iſto ſine peccato nos cuſtodire. Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri. Fiat miſericordia tua Domine ſuper nos, quemadmodum ſperavimus in te. Domine exaudi orationem meam, & clamor meus ad te veniat.

Oratio.

Do-







DOmine Deus omnipotens, qui
ad principium huius diei nos'
pervenire fecisti, tua nos hodie salva
virtute: vt in hac die ad nullum decli-
nemus peccatum, sed semper ad tuã
iustitiam faciendam nostra procedãt
eloquia, dirigantur cogitationes & o-
pera. Per Christum Dominum no-
strum. Amen.

DIrigere & sanctificare, regere &
gubernare dignare Domine De-
us Rex cæli & terræ, hodie corda & cor-
pora nostra, sensus, sermones, & actus'
nostros in lege tua, & in operibus man-
datorum tuorum: vt hic & in æternum
te auxiliante salvi & liberi esse merea-
mur, Salvator mundi. Qui vivis & re-
gnas in sæcula sæculorum. Amen.

ANgele Dei, qui custos es mei, me
tibi commissum pietate superna
hodie illumina, custodi, rege & guberna











Benedictio. Dominus nos benedicat, & ab omni malo defendat, & ad vitam perducat æternam: & fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.

Cum mane, meridie & vesperi Salutationis Angelicæ signum datur:

Angelus Domini nunciavit Mariæ, & concepit de Spiritu sancto. Ave Maria, &c.

Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum Verbum tuum. Ave Maria, &c.

Et Verbum caro factum est, & habitauit in nobis. Ave Maria, &c.

Oratio.

GRatiam tuam, quæsumus Domine mentibus nostris infunde: vt qui Angelo nunciante, Christi Filij tui incarnationem cognovimus; per passionem eius & crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundē Chri-







Chriſtum Dominum noſtrum. Amen. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. Amen.

Ante inchoationem Officii, Oratio.

ACtiones noſtras, quæſumus Domine, aſpirando præveni, & adiuvando proſequere: vt cuncta noſtra oratio & operatio à te ſemper incipiat & per te cœpta finiatur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

Poſt Officium, Oratio.

SVſcipe clementiſſime Deus, precibus & meritis beatæ Mariæ ſemper virginis & omnium Sanctorum & Sanctarum, officium ſervitutis noſtræ & ſi quid dignum laude egimus, propitius reſpice; & quod negligenter actum eſt, clementer ignoſce. Qui in Trinitate perfecta vivis & regnas Deus, per omnia ſæcula ſæculorum, Amen.

Exeundo domum dic:

Vias tuas Domine demonſtra mihi,

&











& ſemitas tuas edoce me. Greſſus meos dirige ſecundum eloquium tuum, vt non dominetur mei omnis iniuſtitia. Perfice greſſus meos in ſemitis tuis, vt non moveantur veſtigia mea.

Intrando Eccleſiam.

Domine in multitudine miſericordiæ tuæ introibo in domum tuam, adorabo ad templum ſanctum tuum, & confitebor nomini tuo.

In aſperſione aquæ benedictæ.

Aſperges me Domine hyſópo, & mundabor: lavabis me & ſuper nivem dealbabor. Ad ſacroſanctum Euchariſtiæ Sacramentum. Oratio.

Ave verum corpus natum
De Maria virgine:
Verè paſſum, immolatum
In cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
Fluxit undâ & ſanguine.
Eſto nobis prægustatum

in









In mortis examine.

O dulcis, ô pie, ô Jesu fili Mariæ, miserere mei, Amen.

Oratio ante Missam.

CLementissime Pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui non semel tantum Filium tuum vnigenitum in cruce, nostræ reparationi impendisti, sed eius oblationem tibi acceptissimam in Ecclesia tua quotidie renovari, ad eius fructum in nobis renovandum, voluisti: tribue nobis quæsumus, tam admirando huic, & tam salutari tuæ pietatis mysterio sic attentè reverenter & amanter interesse, vt eius participationem quàm efficacissimè consequi valeamus. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium: qui tecum vivit & regnat in vnitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Be-







Benedictio menſæ pro ſæcularibus.

Benedicite. **Oratio.**

BEnedic Domine nos & hæc tua do-
na, quæ de tua largitate ſumus ſum
pturi. Per Chriſtum Dominum noſtrū.
℟. Amen. Kyrie eléiſon. Chriſte eléi-
ſon. Kyrie eléiſon. Pater noſter.
Verſ. Et ne nos inducas in tentationem.
Reſp. Sed libera nos à malo.





Gratiarum actio poſt menſam.

Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

Oratio.

AGimus tibi gratias omnipotens
Deus pro vniverſis beneficijs tu-
is: Qui vivis & regnas in ſæculorum ſæ-
cula. ℟. Amen.
Kyrie eléiſon. Chriſte eléiſon. Kyrie
eléiſon. Pater noſter.
Verſ. Et ne nos inducas in tentationē
Reſp. Sed libera nos à malo.
Verſ. Sit nomen Domini benedictū.
℟







Reſp. Ex hoc nunc & uſque in ſæculum.

Oremus.

RETribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam æternam. ℟. Amen.

Verſ. Et fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amē.

Cum vadis dormitum, muniens te ſigno ſanctæ crucis dic: In nomine Patris & Filii & Spiritûs ſancti. Deinde iunctis manibus ante pectus dic: Amen. Benedicta ſit ſancta & individua Trinitas, nunc & ſemper, & per infinita ſæculorum ſæcula. Pater noſter Ave Maria. Credo.

COnfiteor Deo omnipotenti, beatæ Mariæ ſemper virgini, beato Michaëli Archangelo, beato Joanni Baptiſtæ, ſanctis Apoſtolis Petro & Paulo, & omnibus Sanctis: quia peccavi nimis











mis cogitatione, verbo & opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam ſemper virginem, beatum Michaëlem Archangelū, beatum Joannem Baptiſtam, ſanctos' Apoſtolos Petrum & Paulum, & omnes Sanctos, orare pro me ad Dominum Deum noſtrum.

MIſereatur noſtri omnipotens Deus: & dimiſſis omnibus peccatis noſtris perducat nos ad vitam æternam Reſp. Amen.

Indulgentiam, abſolutionem, & remiſſionem omnium peccatorum noſtrorū tribuat nobis omnipotens & miſericors Dominus. Reſp. Amen.

Hymnus.


TE lucis ante terminum
Rerum creator poſcimus,
Vt ſolitâ clementiâ
Sis præſul ad cuſtodiam.

Pro-





Procul recedant ſomnia,
Et noctium phantaſmata
Hoſtemque noſtrum comprime
Ne polluantur corpora.
Præſta Pater omnipotens,
Per Jeſum Chriſtum Dominū,
Qui tecum in perpetuum
Regnat cum ſancto Spiritu.
Amen.





Salva nos Domine vigilantes, cuſtodi nos dormientes: ut vigilemus cum Chriſto, & requieſcamus in pace.

Cuſtodi nos Domine ut pupillam oculi: ſub umbra alarum tuarum protege nos. Dignare Domine nocte iſta ſine peccato nos cuſtodire. Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri. Fiat miſericordia tua Domine ſuper nos quemadmodum ſperavimus in te. Domine exaudi orationem meam, & clamor meus ad te veniat.

Ora-







Oratio.

VIſita, quæſumus Domine, habitationem iſtam, & omnes inſidias inimici ab ea longè repelle: Angeli tui ſancti habitent in ea, qui nos in pace cuſtodiant: & benedictio tua ſit ſuper nos ſemper. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

Angele Dei, qui cuſtos es mei, me tibi commiſſum pietate ſuperna, hac nocte illumina, cuſtodi, rege & guberna. Amen.

Benedictio Benedicat & cuſtodiat nos omnipotens & miſericors Dominus Pater & Filius & Spiritus ſanctus. Amē.









798.






ORATIO PRÆPARATORIA
ad confeſſionem ſacramentalem

Conditor cæli & terræ, Rex regum & Dominus dominantium, qui me de nihilo feciſti ad imaginem & ſimilitudinem tuam, & me proprio tuo ſanguine redemiſti quem ego peccator non ſum dignus nominare, nec invocare, nec corde cogitare: Te ſuppliciter deprecor, & humiliter exoro, vt clementer reſpicias me ſervum tuum nequam: & miſerere mei, qui miſertus fuiſti mulieri Chananææ, & Mariæ Magdalenæ: qui pepercisti publicano & latroni in cruce pendenti. Tibi confiteor Pater pijſſime peccata mea, quæ ſi volo abſcondere, non poſſum tibi Domine. Parce mihi Chriſte, quem ego nuper multum offendi cogitando, loquendo, ope-







perando, & in omnibus modis, in quib9
ego fragilis homo & peccator peccare
potui, mea culpa, mea culpa, mea ma-
xima culpa. Ideo Domine precor tuā
clementiam, qui de cælo pro mea sa-
lute descendisti: qui David à peccati
lapsu erexisti, parce mihi Domine
parce mihi Christe, qui Petro te negā-
ti pepercisti. Tu es Creator meus, &
Redemptor meus, Dominus meus, &
Salvator meus, Rex meus, & Deus me9;
Tu es spes mea, & fiducia mea, guber-
natio mea, & auxiliatio me, consolatio
mea, & fortitudo mea, defensio mea,
& liberatio mea; vita mea, salus mea,
& resurrectio mea; lumen meum, &
desiderium meum; adiutorium meū,
& patrocinium meum. Te deprecor
& rogo; adiuva me & salvus ero: gu-
berna me, & defende me: conforta me
& consolare: confirma me & lætifica
me









me: illumina me, & viſita me. Suſcita me
mortuum, quia factura & opus tuum ſum
Domine ne deſpicias me, quia famulus
& ſervus tuus ſum, quamvis malus, quam-
vis indignus & peccator: ſed qualiſcunq;
ſim, ſive bonus ſive malus, ſemper tuus ſum
Ad quem ergo fugiam niſi ad te vadam?
ſi tu me ejicis, quis me recipiet? ſi tu me
deſpicis, quis me aſpiciet? recognoſce me
ergo indignum ad te refugientem, quam-
vis ſim vilis & immundus: quia ſi vilis
& immundus ſum, potes me munda-
re, ſi cæcus ſum, potes me illuminare:
ſi infirmus ſum, potes me ſanare: ſi mor-
tuus & ſepultus ſum, potes me reſuſci-
tare: quia major eſt miſericordia tua,
quàm iniquitas mea: major eſt pietas
tua quàm impietas mea: plus potes di-
mittere, quam ego committere, & plùs
parcere, quàm ego peccator peccare.
Non ergo deſpicias Domine, neque at-
ten-













tendas multitudinem iniquitatum mearum: sed secundùm multitudinem miserationum tuarum miserere mei, & propitius esto mihi maximo peccatori. Dic animæ meæ, salus tua ego sum. Qui dixisti, Nolo mortem peccatoris, sed magis vt convertatur & vivat: converte me Domine, & noli irasci contra me. Deprecor te clementissime Pater, propter misericordiam tuam supplico & exoro, vt perducas me ad bonum finem, & ad veram poenitentiam, puram confessionem & dignã satisfactionem omnium peccatorum meorum. Amen.

Oratio ante Confessionem Sacramentalem.

SVscipe confessionem meam piissime ac clementissime Domine Jesu Christe, unica spes salutis animæ meæ & da mihi, obsecro, contritionem cordis, & lacrymas oculis meis, ut defleam diebus









bus ac noctibus omnes negligentias meas cum humilitate & puritate cordis. Appropinquet oratio mea in conſpectu tuo Domine. Si iratus fueris contra me, quē adjutorem quæram? quis miſerebitur iniquitatibus meis? Memento mei Domine, qui Chananæam & publicanum vocâſti ad pœnitentiam, & Petrum lacrymantem ſuſcepiſti. Domine Deus meus, ſuſcipe preces meas. Salvator mundi, Jeſu bone, qui te crucis morti dediſti, ut peccatores ſalvos faceres, reſpice me miſerum peccatorem invocantem nomen tuum: & noli ſic attendere malum meum, vt obliviſcaris bonum tuum. Et ſi commiſi, vnde me damnare potes, tu non amiſiſti, vnde ſalvare ſoles. Parce ergò mihi, qui es Salvator meus, & miſerere peccatrici animæ meæ: ſolve vincula eius, ſana vulnera. Domine Jeſu, te deſidero, te quæro, te volo: oſtende mihi faciem







em tuam & ſalvus ero. Emitte igitur piiſ-
ſime Domine, meritis puriſſimæ & imma-
culatæ ſemper virginis genitricis tuæ Ma-
riæ, & Sanctorum tuorum, lucem tuam,
& veritatem tuam in animam meã, quæ
omnes defectus meos in veritate mihi oſ-
tendat, quos confiteri me oportet, atque
iuvet et doceat ipſos plenè et contrito cor-
de explicare. Qui vivis & regnas in ſæcu-
la ſæculorum. Amen.





Oratio poſt confeſſionem.



It tibi Domine, obſecro, meritis bea-
tæ ſemper virginis genitricis tuæ Ma-
riæ & omnium Sanctorum, grata & acce-
pta iſta confeſſio mea: & quidquid mihi de-
fuit nunc & aliàs de ſufficientia contriti-
onis, de puritate & integritate confeſſio-
nis, ſuppleat pietas & miſericordia tua, &
ſecundùm illam digneris me habere ple-
niùs & perfectiùs abſolutum in cœlo.
Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum.





oben das letzte Abendmahl.








ORATIO ANTE SANCTAM COMMVNIONEM.

AD mensam dulcissimi convivij tui, pie Domine Jesu Christe, ego peccator de proprijs meritis nihil præsumens, sed de tua confidẽs misericordia & bonitate, accedere vereor & contremisco. Nam cor & corpus habeo multis criminibus maculatum, mentem & linguam non cautè custoditam. Ergo ô pia Deitas, ô tremenda Maiestas, ego miser inter angustias deprehensus, ad te fontem misericordiæ recurro, ad te festino sanandus, sub tuam protectionem fugio: & quem iudicem sustinere nequeo, salvatorem habere suspiro. Tibi Domine plagas meas ostendo: tibi verecundiam meam detego. Scio peccata mea multa & magna, pro quibus timeo. Spero in misericordias tu-
as










as, quarum non est numerus. Respice er-
go in me oculis misericordiæ tuæ, Do-
mine Jesu Christe, Rex æterne, Deus
& homo, crucifixus propter hominem.
Exaudi me sperantem in te: miserere
mei pleni miseriis & peccatis, tu qui fon-
tem miserationis nunquam manare ces-
sabis. Salve salutaris victima, pro me &
omni humano genere in patibulo cru-
cis oblata. Salve nobilis & pretiose san-
guis, de vulneribus crucifixi Domini
mei Jesu Christi profluens, & peccata to-
tius mundi abluens. Recordare Domi-
ne creaturæ tuæ, quam tuo sanguine re-
demisti. Pœnitet me peccâsse, cupio e-
mendare, quod feci. Aufer ergo à me,
clementissime Pater, omnes iniquitates
& peccata mea: ut purificatus mente &
corpore, dignè degustare merear sancta
sanctorum: & concede, ut sancta prælibა-
tio corporis & sanguinis tui, quam ego
in-









indignus ſumere intendo, ſit peccatorum meorum remiſsio, ſit delictorum perfecta purgatio, ſit turpium cogitationum effugatio, ac bonorum ſenſuum regeneratio operumque tibi placentium ſalubris efficacia, animæ quoque & corporis contra inimicorum meorum inſidias firmiſsima tuitio. Amen.





Oratio ſancti Thomæ Aquinatis ante Communionem.

OMnipotens ſempiterne Deus, ecce accedo ad ſacramentum vnigeniti Filii tui Domini noſtri Jeſu Chriſti, accedo tanquam infirmus ad medicum vitæ, immundus ad fontem miſericordiæ, cæcus ad lumen claritatis æternæ, pauper & egenus ad Dominum cæli & terræ. Rogo ergo immenſæ largitatis tuæ abundantiam, quatenus meam curare digneris infirmitatem, lavare foeditatem, illuminare cæcitatem, ditare pau-












paupertatem, veſtire nuditatem: ut panē Angelorum, Regem Regum, Dominum dominantium tantâ ſuſcipiam reverentiâ & humilitate, tantâ contritione & devotione, tantâ puritate & fide, tali propoſito & intentione, ſicut expedit ſaluti animæ meæ. Da mihi, quæſo, Dominici corporis & ſanguinis non ſolùm ſuſcipere ſacramentum, ſed & rem & virtutem ſacramenti. O mitiſſime Deus, da mihi corpus vnigeniti Filij tui, Domini noſtri Jeſu Chriſti, quod traxit de virgine Maria, ſic ſuſcipere, vt corpori ſuo myſtico merear incorporari, & inter eius membra connumerari. O amantiſſime Pater, concede mihi dilectum Filium tuum, quem nunc velatum in via ſuſcipere propono, revelatâ tandem facie perpetuò contemplari. Qui tecum vivit & regnat in vnitate Spiritûs ſancti Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.







ORATIO S. THOMÆ Aquinatis poſt communionem.

GRatias tibi ago, Domine ſancte, Pater omnipotens, æterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum nullis meis meritis, ſed ſola dignatione miſericordiæ tuæ ſatiare dignatus es pretioſo corpore & ſanguine Filii tui Domini noſtri Ieſu Chriſti. Et precor, vt hæc ſancta communio non ſit mihi reatus ad pœnam, ſed interceſſio ſalutaris ad veniam. Sit mihi armatura fidei, & ſcutum bonæ voluntatis Sit vitiorum meorum evacuatio, concupiſcentiæ & libidinis exterminatio; charitatis & patientiæ, humilitatis & obedientiæ, omniúmque virtutum augmentatio: contra inſidias inimicorum omnium, tam viſibiliũ quàm inviſibilium, firma defenſio: motuum meorum, tam carnalium quàm ſpiritualium perfecta quietatio: in te vno ac









ac vero Deo firma adhæsio; atque finis mei felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris, vbi tu cum Filio tuo & Spiritu sancto, Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum iucunditas consummata & felicitas perfecta. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Oratio S. Bonaventuræ, post comunionem.

Transfige, dulcissime Domine Iesu, medullas & viscera animæ meæ suavissimo ac saluberrimo amoris tui vulnere, verâ serenâque & Apostolicâ sanctissimâ charitate, ut langueat & liquefiat anima mea solo semper amore & desiderio tui; te concupiscat & deficiat in atria tua, cupiat dissolvi & esse tecum. Da vt anima mea te esuriat, panem Angelorum, refectionem animarum sanctarū, pa-









panem noſtrum quotidianum, ſuperſub-
ſtantialem, habentem omnem dulcedi-
nem & ſaporem, & omne delectamentū
ſuavitatis; te in quem deſiderant Angeli
proſpicere, ſemper eſuriat & comedat cor
meum, & dulcedine ſaporis tui repleantur
viſcera animæ meæ: te ſemper ſitiat fon-
tem vitæ, fontem ſapientiæ & ſcientiæ, fon-
tem æterni luminis, torrentem voluptatis
vbertatem domûs Dei: te ſemper ambiat,
te quærat, te inveniat, ad te tendat, ad te
perveniat; te meditetur, te loquatur, &
omnia operetur in laudem & gloriam no-
minis tui, cum humilitate & diſcretione
cum dilectione & delectatione, cum faci-
litate & affectu, cum perſeverantia uſque
in finem: & tu ſis ſolus ſemper ſpes mea
tota fiducia mea, divitiæ meæ, delecta-
tio mea, iucunditas mea, gaudium me-
um, quies et tranquillitas mea, pax mea
ſuavitas mea, odor meus, dulcedo mea,
ci-







cibus meus, refectio mea, refugium meũ, auxilium meum, ſapientia mea, portio mea, poſſeſſio mea, theſaurus meus, in quo fixa & firma & immobiliter ſemper ſit radicata mens mea & cor meum Amen.





Alia oratio poſt communionem.

INeffabilem miſericordiam tuam Domine Ieſu Chriſte, humiliter exoro; ut hoc ſacramentum corporis & ſanguinis tui, quod indignus ſuſcepi, ſit mihi purgatio ſcelerum, ſit fortitudo fragilium, ſit contra mundi pericula firmamentum, ſit impetratio veniæ, ſit ſtabilimentum gratiæ, ſit medicina vitæ, ſit memoria tuæ paſſionis, ſit contra debilitatem fomentum, ſit viaticum meæ peregrinationis. Euntem me conducat, errantem me reducat, revertentem me ſuſcipiat, titubantem me teneat, cadentem me erigat, & perſeverantem me in






in gloriam introducat. O altiſſime Deus beatiſſima præſentia corporis & ſanguinis tui ſic immutet palatum cordis mei, ut præter te nullam unquam ſentiat dulcedinem, nullam amet pulchritudinē, nullum quærat illicitum amorem, nullā deſideret conſolationem, nullam admittat unquam delectationem, nullum curet honorem, nullam timeat crudelitatem. Qui vivis & regnas cum Deo Patre in vnitate Spiritûs ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.







oben [illegible] Raum gemahlt werden die Arma passionis.







ORATIONES VARIÆ

De Passione Domini.

Oratio de singulis articulis passionis.

DEus, qui pro redemptione mundi voluisti nasci, circumcidi, à judæis reprobari, à Iuda traditore osculo tradi, vinculis alligari, sicut agnus innocens ad victimam duci, atque conspectibus Annæ, Caiphæ, Pilati & Herodis indecenter offerri, à falsis testibus accusari, flagellis & opprobrijs vexari, sputis conspui spinis coronari, colaphis cædi, arundine percuti, facie velari, vestibus exui, cruci clavis affigi, in cruce levari, inter latrones deputari, felle & aceto potari, & lanceâ vulnerari: Tu Domine per has sanctissimas pœnas tuas, quas ego indignus recolo, & per sanctam crucem & mortem tuam libera me à pœnis inferni, & perducere digneris, quò perduxisti latronem tecum crucifixum

Qui








Qui cum Patre & Spiritu sancto vivis & regnas in saecula saeculorum, Amen.

Alia Oratio.





DOmine Jesu Christe, in cuius ditione cuncta sunt posita, & non est, qui possit resistere voluntati tuae, qui dignatus es nasci, mori & resurgere: per mysterium sacratissimi corporis tui, & per quinque vulnera & per ~~qu~~ effusionem pretiosissimi sanguinis tui, miserere nobis, sicut tu scis necessarium esse animabus & corporibus nostris: libera nos à diaboli tentatione, & ab omnibus, quibus nos angustiatos esse cognoscis, nosque in servitio tuo usque in finem conserva, atque corrobora; & veram emendationem, spatiúmque verae poenitentiae nobis tribue, & remissionem omnium peccatorum post obitum: & fac nos fratres, sorores, amicos, & inimicos invicem diligere, & cum omnibus Sanctis tuis in regno tuo sine fi-








fine gaudere. Qui cum Deo Patre & Spiritu ſancto vivis & regnas Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Ad vulnera Chriſti, Oratio.


ROgo te Domine Jeſu, per illa ſalutifera vulnera tua, quæ paſſus es in cruce pro ſalute noſtra; è quibus emanavit ille pretioſus ſanguis, quo ſumus redempti: vulnera hanc animam meam peccatricem, pro qua etiam mori dignatus es, vulnera eam igneo & potentiſſimo telo tuæ nimiæ charitatis. Confige cor meum iaculo tui amoris, vt dicat tibi anima mea; charitate tua vulnerata ſum: ita vt ex ipſo vulnere amoris tui vberrimæ fluant lacrymæ die ac nocte. Percute Dõmine, percute obſecro hanc duriſſimam mentem meam pia & valida cuſpide dilectionis, & altiùs ad intima penetra potenti virtute. Qui vivis & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.








Meditationes piæ de passione Christi.





O Domine Iesu Christe, adoro te in cruce pendentem, coronā spineam in capite portantem: deprecor te ut me tua crux liberet ab Angelo percutiente. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

O Domine Iesu Christe, adoro te in cruce vulneratum, felle & aceto potatū deprecor te, vt vulnera tua sint remedium animæ meæ.

Pater noster. Ave Maria.

O Domine Iesu Christe, propter illā amaritudinem, quam pro me miserrimo sustinuisti in cruce, maximè in illa hora, quando nobilissima anima tua egressa est de benedicto corpore tuo: deprecor te, miserere animæ meæ in egressu suo, & perduc eam in vitam æternā Amen.

Pater noster. Ave Maria.


O





O Domine Jesu Christe, adoro te in sepulchro positum, myrrha & aromatibus conditum, deprecor te, ut tua mors sit vita mea. Amen.

Pater noster. Ave Maria.





O Domine Jesu Christe, adoro te descendentem ad inferos, & liberantem captivos: deprecor te, ne permittas me illuc introire. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

O Domine Jesu Christe, adoro te resurgentem à mortuis, ascendentem ad cælos, sedentemque ad dexteram Patris; deprecor te, ut illuc sequi, & tibi præsentari merear. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

O Domine Jesu Christe, Pastor bone, iustos conserva, peccatores iustifica, omnibus fidelibus miserere, & propitius esto mihi peccatori. Amen.

Pater noster. Ave Maria.

De







De ſeptem verbis Chriſti in cruce, Oratio.

DOmine Jeſu Chriſte, Fili Dei vivi, qui in cruce pendens dixiſti: Pater dimitte illis, non enim ſciunt, quid faciunt; fac ut ego amore tui parcam cunctis mihi malefacientibus. Et qui dixiſti latroni: Hodie mecum eris in paradiſo: fac me ita vivere, vt in hora mortis meæ dicas mihi: Hodie mecum eris in paradiſo. Et qui dixiſti matri tuæ: mulier, ecce filius tuus; deinde Diſcipulo: Ecce mater tua. Fac ut matri tuæ me ſociet amor tuus & charitas vera. Et qui dixiſti; Eli, eli, lamma ſabacthani? hoc eſt, Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquiſti me: fac me dicere in omni tribulatione & anguſtia mea: Pater mi, Domine mi, miſerere mihi peccatori, & adiuva me Rex meus & Deus meus, qui tuo proprio ſanguine redemiſti me. Et qui dixiſti

Si-











Sitio, fac ut semper sitiam te fontem aquæ vivæ. Et qui dixisti: Pater in manus tuas commendo spiritum meum: suscipe me redeuntem ad te. Et qui dixisti: Consummatum est: fac ut audire merear illam dulcissimam vocem tuam, scilicet: Veni amica mea, dilecta mea, sponsa mea; veni, ut mecum conscendas cum Angelis & sanctis meis in regno meo epulari, iucundari, & commorari per infinita sæculorum sæcula. Amen.

Salutatio ad omnia membra Christi & sui ipsius ad eum recommendatio.

SAlve tremendum cunctis potestatibus caput Domini Jesu Christi Salvatoris nostri pro nobis spinis coronatum & arundine percussum. Salve speciosissima Salvatoris nostri Iesu Christi facies pro nobis sputis & alapis cæsa. Salvete benignissimi Domini Jesu Christi Salvatoris nostri oculi, pro nobis lacrymis








mis perfusi. Salve mellifluum os, gutturque suavissimum Domini Jesu Christi, pro nobis felle & aceto potatum. Salvete aures nobilissimæ Domini Jesu Christi Salvatoris nostri, pro nobis contumeliis & opprobriis affectæ. Salve collum humile Jesu Christi pro nobis colaphizatum, dorsúmque sanctissimum pro nobis flagellatum. Salvete venerabiles Domini nostri Jesu Christi manus & brachia, pro nobis in cruce extensa. Salve pectus mitissimum Domini Iesu Christi Salvatoris nostri, pro nobis in passione conturbatum. Salve latus gloriosissimum Domini nostri Jesu Christi, pro nobis lanceâ militis perforatū. Salvete Domini Jesu Christi Salvatoris nostri sacra misericordiæ genua pro nobis in orationibus flexa. Salvete Domini Jesu Christi. Salvatoris nostri pedes adorandi, pro nobis clavis affixi. Salve to-







totum corpus Jesu Christi pro nobis in cruce suspensum, vulneratum, mortuū & sepultum. Salve sanguis pretiosissime de corpore Domini Jesu Christi Salvatoris nostri pro nobis effuse. Salve sanctissima Domini nostri Jesu Christi anima in cruce pro nobis in manus Patris commendata. In eadem commendatione tibi commendo hodie, & quotidie, animam meam, vitam meam, cor & corpus meum, omnes sensus & actus meos, omnes amicos, benefactores, filios & consanguineos, meos, animas parentum fratrum, sororum & omnium amicorum ac inimicorum meorum: ut nos protegere, liberare, & defendere digneris ab omnibus insidiis inimicorum nostrorum, visibilium & invisibilium, nunc & in perpetuum. Amen.









ORATIO AD BEATAM VIRGINEM MARIAM.

OBſecro te Domina ſancta Maria mater Dei, pietate pleniſſima ſummi Regis filia, mater glorioſiſſima, mater orphanorum, conſolatio deſolatorum, via errantium, ſalus omnium in te ſperantium, virgo ante partum, virgo in partu, & virgo poſt partum, fons miſericordiæ, fons ſalutis & gratiæ, fons conſolationis & indulgentiæ, fons pietatis & lætitiæ, fons vitæ & veniæ: per illam ſanctam ineffabilem lætitiam, quâ exultavit ſpiritus tuus, in illa hora, in qua tibi per Gabrielem Archangelum annunciatus & conceptus Filius Dei fuit: & per illam ſanctam ineffabilem humilitatem, in quâ tu reſpondiſti Archangelo Gabrieli: Ecce ancilla Domini, fiat mihi ſecundum








dum verbum tuum: & per illud divinū
myſterium, quod tunc operatus eſt in te
Spiritus ſanctus: & per ineffabilem gra-
tiam, pietatem, miſericordiam, amorem
& humilitatem, per quas Filius tuus
Dominus noſter Jeſus Chriſtus deſcen-
dit accipere humanam carnem de ve-
nerabiliſſimo vtero tuo; & per glorio-
ſiſſima gaudia, quæ habuiſti de filio
tuo Domino noſtro Jeſu Chriſto: &
per illam ſanctam & maximam com-
paſſionem & acerbiſſimum cordis dolorē
quem habuiſti, quando filium tuum
Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum an-
te crucem nudatum, & in ipſa levatum,
pendentem, crucifixum, vulneratum, ſi-
tientem, amariſſimum potum fel & a-
cetum ori eius apponi vidiſti, Eli cla-
mantem audiviſti, & morientem vidi-
ſti: & per quinque vulnera eiusdem
filii tui: & per contractionem viſcerum
tu-







tuorum, præ nimio dolore vulnerum suorum: & per dolorem, quem habuisti, quando vidisti eum vulnerari: & per fontes sanguinis sui: & per omnem passionem passionem eius & dolorem cordis tui: & per fontes lacrymarum tuarum: vt cum omnibus Sanctis & electis Dei venias & festines in auxilium & consiliū meum, in omnibus orationibus & petitionibus meis, in omnibus angustiis & necessitatibus meis, & in omnibus illis rebus, in quibus ego sum aliquid facturus locuturus aut cogitaturus, omnibus diebus ac noctibus, horis atque momentis vitæ meæ. Et mihi famulo tuo impetres à dilecto filio tuo Domino nostro Jesu Christo virtutum omnium complementum, cum omni misericordia & consolatione, omni consilio & adiutorio, omni benedictione & sanctificatione, omni salvatione, pace & prosperitate, omni gau-







gaudio & alacritate: etiam abundantiam
omnium bonorum ſpiritualium & ſuf-
ficientiam corporalium, & gratiam ſan-
cti Spiritûs, qui me bene per omnia diſ-
ponat, animam meam cuſtodiat, corpus
meum regat & protegat, mentem erigat
mores componat, actus probet, cogitati-
ones ſanctas inſtituat, præterita mala
indulgeat, præſentia emendet, & futura
moderetur: vitam honeſtam & caſtã mi-
hi tribuat, fidem, ſpem & charitatem
mihi præſtet: articulos fidei firmiter cre-
dere & præcepta legis obſervare me fa-
ciat: ſenſus corporis mei regat & prote-
gat, & à peccatis mortalibus me ſemper
liberet & defendat uſque in finem me-
um. Hanc orationem clementer ex-
audiat & ſuſcipiat, & vitam æternam mi-
hi tribuat. Audi & intercede pro me
dulciſſima Virgo Maria, mater Dei &
miſericordiæ. Amen.











Alia oratio ad eandem, & simul ad B. Ioannem Evangelistam.



O Intemerata & in æternum benedicta, singularis atque incomparabilis virgo Dei genitrix Maria, gratissimum Dei templũ, Spiritûs sancti sacrarium, ianua regni cœlorum, per quam post Deum totus vivit orbis terrarum. Inclina mater misericordiæ, aures tuæ pietatis indignis supplicationibus meis, & esto mihi miserrimo peccatori pia & propitia in omnibus auxiliatrix. O Ioannes beatissime Christi familiaris & amice, qui ab eodem Domino nostro Iesu Christo virgo es electus, & inter cæteros magis dilectus, atque in mysteriis cælestibus ultra omnes imbutus; Apostolus enim & Evangelista factus es præclarissimus: Te etiam invoco cum Maria matre eiusdem Domini nostri Iesu





Chri-

Christi Salvatoris, ut mihi opem tuam
cum ipsa conferre digneris. O duæ gem-
mæ cælestes, Maria & Ioannes: ô duo
luminaria divinitus ante Deum lu-
centia: vestris radiis scelerum meorũ
effugate nubila. Vos enim estis illi duo
in quibus Vnigenitus Dei Filius, ob
sincerissimæ virginitatis meritum di-
lectionis suæ confirmavit privilegiũ
in cruce pendens, uni vestrûm ita di-
cens; Mulier, ecce filius tuus: deinde
ad alium: Ecce mater tua. In huius er-
gò tam sacratissimi amoris dulcedine
quâ tunc ore Dominico velut mater
& filius ad invicem coniuncti estis, vo-
bis duobus ego miserrimus peccator
commendo hodie corpus & animam
meam: vt in omnibus horis atque
momentis interius & exterius firmi
custodes & pii apud Deum interces-
sores mihi existere dignemini. Posci-
te






te mihi, quæſo, corporis & animæ ſalu-
tem. Agite, quæſo, agite veſtris glori-
oſis precibus, ut cor meum inviſere
& inhabitare dignetur Spiritus almꝰ
gratiarum largitor optimus, qui me
à cunctis vitiorum ſordibus expur-
get, virtutibus ſacris illuſtret & exor-
net, in dilectione Dei & proximi mei
perfectè ſtare & perſeverare me faci-
at; & poſt huius vitæ curſum ad gau-
dia ducat electorum ſuorum benig-
niſſimus Paraclitus. Qui cum Deo
Patre & Filio vivit & regnat in ſæ-
cula ſæculorum. Amen.

Commendatio ad B. Virginem Mariam.

O Domina mea ſancta Maria,
me in tuam benedictam fidem
ac ſingularem cuſtodiam, & in
ſinum miſericordiæ tuæ, hodie & quo-
tidie, & in hora exitûs mei, & animā
me-






meam & corpus meum tibi commen-
do, omnem ſpem & conſolationem
meam, omnes anguſtias & miſerias
meas, vitam & finem vitæ meæ tibi
committo; ut per tuam ſanctiſſimā
interceſſionem & per tua merita, om-
nia mea dirigantur & diſponantur
opera, ſecundùm tuam tuique Filii
voluntatem. Amen.






Alia oratio ad B. Virginem.

O Maria Dei genitrix & virgo gra-
tioſa, omnium deſolatorum ad
te clamantium conſolatrix vera, per
illud magnum gaudium, quo conſo-
lata es, quando cognoviſti Dominum
Ieſum die tertia à mortuis impaſſibi-
lem reſurrexiſſe, ſis conſolatrix ani-
mæ meæ: & apud eundem tuum &
Dei natum vnigenitum, in die noviſ-
ſimo, quando cum anima & corpore
ero reſurrecturus, & de ſingulis meis
fa-





factis rationem redditurus, me dignetis iuvare, ut perpetuæ damnationis sententiam per te pia mater & virgo valeā evadere, & cum electis Dei omnibus ad æterna gaudia feliciter pervenire. Amen.








oben

Hie wirdt gemalt Christus zwolfjährig







ORATIO S. GREGORII P.

quæ habetur in fine explanationū ſeptem pſalmorum pœnitentialiū.


O Bone Jeſu, Verbum Patris, ſplendor paternæ gloriæ, in quem deſiderant Angeli proſpicere: doce me facere voluntatem, ut à Spiritu tuo bono deductus ad beatam illam perveniam civitatem, ubi eſt dies æternus & unus omnium ſpiritus: ubi eſt certa ſecuritas, & ſecura æternitas, & æterna tranquillitas, & tranquilla felicitas, & felix ſuavitas, & ſuavis iucunditas: ubi tu Deus cum Patre & Spiritu ſancto vivis & regnas per infinita ſæcula ſæculorum. Amen.

Oratio S. Thomæ Aquinatis.

Concede mihi miſericors Deus, quæ tibi placita ſunt, ardenter concupiſcere, prudenter inveſtigare, veraciter









ter agnoscere, perfectè adimplere, ad laudem & gloriam nominis tui ordinastatum meum: & quod à me requiris ut faciam, tribue ut sciam, possim, & da exequi sicut oportet & expedit saluti animæ meæ. Da mihi Domine Deus meus inter prospera & adversa non deficere: vt in illis non extollar, in istis non deprimar: de nullo gaudeam vel doleam, nisi quod ducat ad te vel abducat à te: nulli placere appetam, vel displicere timeam nisi tibi. Vilescant mihi, Domine, omnia transitoria, & chara mihi sint omnia tua propter te, & tu Deus meus plusquam omnia. Tædeat me gaudii, quod est sine te: nec aliquid cupiam, quod est extra te. Delectet me Domine labor, qui est pro te: & tædiosa sit mihi omnis quies, quæ est sine te. Frequenter da mihi Domine cor ad te dirigere, & in defectione mea cum emenda-









dationis proposito dolendo pensare. Fac
me Domine Deus obedientem sine con-
tradictione, pauperem sine defectione
castum sine corruptione, patientem
sine murmuratione, humilem sine-
fictione, & hilarem sine dissolutione,
tristem sine deiectione, maturum si-
ne gravitate, agilem sine levitate, ti-
mentem sine desperatione, veracem si-
ne duplicitate, operantem bona sine-
præsumptione, proximum corrigere-
sine elatione, ipsum ædificare verbo
& exemplo sine simulatione. Da mi-
hi Domine Deus, cor pervigil, quod
nulla à te abducat curiosa cogitatio;
da nobile, quod nulla deorsum tra-
hat indigna affectio; da rectum, quod
nulla deorsum obliquet sinistra inten-
tio: da invictum, quod nulla frangat
tribulatio, da liberum, quod nulla si-
bi vendicet violenta delectatio. Largi-
re











re mihi Domine Deus intellectum te cognoſcentem, diligentiam te quærentē ſapientiam te invenientem, converſationem tibi placentem, perſeverantiam te fideliter exſpectantem, & fiduciam te finaliter amplectentem: da tuis pœnis configi per pœnitentiam, tuis beneficiis in via uti per gratiam, & tandem tuis gaudiis in patria frui per gloriam. Qui cum Patre & Spiritu ſancto vivis & regnas Deus in ſæcula ſæculorum. Amen.

Alia oratio Divi Thomæ Aquinatis ante ſtudium.

CReator ineffabilis, qui de theſauris ſapientiæ tuæ tres Angelorum hierarchias annotâſti, & eas ſuper cœlum empyreum miro ordine collocâſti, atque elegantiſſimè partes univerſi diſtribuiſti: tu inquam, qui verus fons luminis & ſapientiæ diceris, atque ſupereminens principium; infundere digneris ſuper in-








intellectûs mei tenebras tuæ radium claritatis duplicem, in quas natus sum, à me removens tenebras, peccatum scilicet & ignorantiam. Qui linguas infantium facis esse disertas, linguam meam erudias, atque in labijs meis gratiam tuæ benedictionis infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem interpretandi subtilitatem, addiscendi facilitatem, loquendi gratiam copiosam ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas. Per Christum Dominum nostrum. Amen.














ORATIO IN AFFLICTIONE

O Dulcissime Domine Iesu Christe, verus Deus, qui de sinu summi Patris omnipotentis missus es in mundum peccata relaxare, afflictos' redimere, in carcere positos solvere, dispersos congregare, peregrinos in suam patriam deducere, contritis corde misereri, dolentes & lugentes consolari. Dignare Domine Iesu Christe absolvere & liberare me famulum tuum de afflictione & tribulatione, in qua positus sum. Et tu Domine, qui genus humanum, in quantum homo, à Deo Patre omnipotente in custodiam recepisti, & ex pietate tuâ, crudeli passione, nobis paradisum pretioso sanguine tuo mirabiliter mercatus es, & inter Angelos & homines pacem fecisti: tu Domine Iesu Christe digneris inter me & inimicos meos stabilire &

con-







confirmare concordiam & pacem, & gra-
tiam tuam super me ostendere & infun-
dere misericordiam tuam, & omne o-
dium & iracundiam inimicorum meo-
rum, quod contra me habent, digneris
extinguere & mitigare. Sicut iracun-
diam & odium Esau abstulisti, quod ha-
bebat adversus Jacob fratrem suum: i-
ta Domine Jesu Christe super me famu-
lum tuum, brachium tuum & gratiam
tuam extendere, & me liberare digneris
ab omnibus me odientibus. Et tu Do-
mine Jesu Christe, sicut liberâsti Abra-
ham de manibus Chaldæorum & Fili-
um eius Jsaac de immolatione sacrifi-
cii cum ariete, & Jacob de manu Esau
fratris sui, & Ioseph de manu fratrum
suorum, Nóe per arcam diluvii, & Loth
de civitate sodomorum, famulos tuos
Moysen & Aaron & populum Israélẽ
de manu Pharaonis & de servitute

Æ-










Ægypti, David regem de manu Saulis
& Goliæ gigantis, Susannam de falso
crimine & testimonio, Iudith de ma-
nu Holofernis, Danielem de lacu leo-
num, tres pueros Sidrach, Misach &
Abdénago de camino ignis ardentis, Jo-
nam de ventre ceti, & filiam Chananeæ
quæ erat tormentata per diabolum, &
Adam de profundo puteo inferni preti-
osissimo sanguine tuo, & Petrum de
mari, & Paulum de vinculis: ita me fa-
mulum tuum, dulcissime Domine Ie-
su Christe Fili Dei vivi, liberare digne-
ris de omnibus inimicis meis; & suc-
currere in adiutorium meum; per san-
cta beneficia tua, per sanctam incarna-
tionem tuam, quam accepisti, ut homo
de virgine Maria, per sanctam nativita-
tem tuam, per famem, per sitim, per
frigus, per calores, per labores & afflicti-
ones, per sputa, per alapas, per flagella,
per














per clavos & lanceam, per spineam coro-
nam, per potationem fellis & aceti, per
sævissimam mortem crucis, per septem
verba, quæ pendens in cruce dixisti; sci-
licet Deo Patri omnipotenti: Ignosce il-
lis, quia nesciunt quid faciunt. Dixisti,
Domine latroni in cruce pendenti: Ho-
die mecum eris in paradiso. Dixisti Do-
mine Patri tuo: Eli, eli, lamma sabacta-
ni? quod est interpretatum: Deus meus
Deus meus, ut quid dereliquisti me. Di-
xisti Domine matri tuæ: Mulier, ecce
filius tuus; deinde discipulo: Ecce ma-
ter tua: ostendens curam habere tuorū
amicorum. Dixisti Domine: Sitio: scili-
cet salutem animarum sanctarum, quæ
in limbo fuerunt, & nostram sitiendo.
Dixisti Domine Patri tuo: In manus tu-
as commendo spiritum meum. Dixisti,
Domine: consummatum est: significans
labores & dolores, quos pro nobis mise-
ris









ris suscepisti, iam finiri. Propter hos eti-
am rogo te, redemptor Domine Jesu Chri-
ste, ut me famulum tuum custodias ab
hoste maligno, & ab omni periculo, hìc
in præsenti & in futuro. Defende me per
descensionem tuam ad inferos, per sanctā
resurrectionem tuam & frequentem tuo-
rum discipulorum consolationem, per ad-
mirabilem ascensionem tuam, per ad-
ventum Spiritûs sancti paracliti, per diem
tremendi iudicii: per hæc omnia exaudi
me Domine; & per cuncta beneficia
tua, & etiam pro cunctis beneficiis tu-
is mihi famulo tuo collatis: quia tu
me fecisti ex nihilo: tu produxisti me,
tu ad fidem sanctam perduxisti me,
& contra diaboli tentationem me præ-
muniisti vitam æternam promitten-
do. Propter ista & omnia alia, quæ ocu-
lus non vidit, nec auris audivit, nec
in cor hominis ascenderunt, rogo te,
dul-






dulcissime Domine Jesu Christe, ut ab
omnibus periculis animæ & corporis,
pro tua pietate & misericordia, me fa-
mulum tuum nunc & semper libera-
re digneris: & post huius vitæ cursum,
ad te Deum vivum & verum me per-
ducere digneris. Qui vivis & regnas in
sæcula sæculorum. Amen.





Psalmus in tribulatione.

QVi habitat in adiutorio Altissimi
in protectione Dei cæli commo-
rabitur.

Dicet Domino, susceptor meus es tu,
& refugium meum: Deus meus spera-
bo in eum.

Quoniam ipse liberavit me de laqueo
venantium: & à verbo aspero.

Scapulis suis obumbrabit tibi: & sub
pennis eius sperabis.

Scuto circumdabit te veritas eius: non
timebis à timore nocturno.

A







A Sagitta volante in die, à negotio perambulante in tenebris: ab incursu & dæmonio meridiano.

Cadent à latere tuo mille, & decem millia à dextris tuis: ad te autem non appropinquabit.

Veruntamen oculis tuis considerabis & retributionem peccatorum videbis.

Quoniam tu es Domine spes mea: Altissimum posuisti refugium tuum.

Non accedet ad te malum: & flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.

Quoniam Angelis suis mandavit de te: vt custodiant te in omnibus viis tuis.

In manibus portabunt te: ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

Super aspidem & basiliscum ambulabis: & conculcabis leonem & draconem.





Quoniam in me speravit, liberabo eum protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.

Cla-



Clamabit ad me, & ego exaudiam eum:
cum ipso sum in tribulatione, eripiam
eum, & glorificabo eum.
Longitudine dierum replebo eum: &
ostendam illi salutare meum.
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, &c.

Oratio.







Deus, qui contritorum non despi-
cis gemitum & mœrentium non
spernis affectum; adesto precibus nostris
quas tibi pro tribulatione nostra effun-
dimus, easque clementer exaudi: ut q̃d-
quid contra nos diabolicæ atque huma-
næ moliuntur adversitates, ad nihilum
redigatur & consilio tuæ pietatis allida-
tur: quatenus nullis adversitatibus læ-
si, sed de omni tribulatione & angustia
erepti in Ecclesia tua tibi gratias refera-
mus. Domine, peccata nostra dimitte,
& tribue nobis misericordiam tuã, quam
pre-





precamur, ut humilitatem nostram attendas, vincula solvas, delicta deleas, tribulationem inspicias, adversitatem repellas, effectúmque petitionis nostræ largiens, supplices tuos clementer exaudias. Per Dominum Jesum Christum Filium tuum: qui tecum vivit & regnat in vnitate Spiritûs sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.





SYMBOLVM S. ATHANASII.

QVicunque vult salvus esse: ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem.

Quam nisi quisque integram inviolatãque servaverit: absque dubio in æternum peribit.

Fides autem catholica hæc est: ut vnum Deum in Trinitate, & Trinitatem in vnitate veneremur.


Neque confundentes personas, neque sub-






ſtantiam ſeparantes.
Alia eſt enim perſona Patris, alia Filii,
alia Spiritûs ſancti.
Sed Patris & Filii & Spiritûs ſancti, vna
eſt divinitas, æqualis gloria, coæterna ma-
ieſtas.
Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus
ſanctus.
Increatus Pater, increatus Filius, incre-
atus Spiritus ſanctus.
Immenſus Pater, immenſus Filius, im-
menſus Spiritus ſanctus.
Æternus Pater, æternus Filius, æternus
Spiritus ſanctus.
Et tamen non tres æterni, ſed unus æ-
ternus.
Sicut non tres increati, nec tres immen-
ſi, ſed vnus increatus & vnus immenſꝰ.
Similiter omnipotens Pater, omnipo-
tens Filius, omnipotens Spiritus ſanctꝰ.
Et tamen non tres omnipotentes, ſed
v-











vnus omnipotens.
Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus sanctus.
Et tamen non tres Dii, sed unus est Deus.
Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus sanctus.





Et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus.
Quia sicut sigillatim vnamquamque personam Deum ac Dominum confiteri, Christiana veritate compellimur, ita tres Deos aut Dominos dicere, catholica religione prohibemur.
Pater à nullo est factus, nec creatus, nec genitus.
Filius à Patre solo est, non factus, nec creatus sed genitus.
Spiritus sanctus à Patre & Filio, non factus, nec creatus nec genitus, sed procedens.

Vn-







Vnus ergo Pater, non tres Patres; vnus Filius, non tres Filii; vnus Spiritus sanctꝰ, non tres Spiritus sancti.

Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus; sed totæ tres personæ coæternæ sibi sunt & coæquales.

Ita ut per omnia, sicut iam supra dictũ est, & vnitas in Trinitate, & Trinitas in vnitate veneranda sit.

Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

Sed necessarium est ad æternam salutẽ ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat.

Est ergo fides recta, ut credamus & confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus Dei filius, Deus & homo est.

Deus est ex substantia Patris ante sæcula genitus: & homo est ex substantia matris in sæculo natus.

Per-







Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali & humana carne subsistens

Æqualis Patri secundùm divinitatem, minor Patre secundùm humanitatem





Qui licet Deus sit & homo, non duo tamen, sed unus est Christus.

Vnus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum.

Vnus omnino non confusione substantiæ, sed unitate personæ.

Nam sicut anima rationalis & caro vnus est homo, ita Deus & homo vnus est Christus.

Qui passus est pro salute nostra; descendit ad inferos, tertia die resurrexit à mortuis.

Ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos & mortuos.

Ad cuius adventum omnes homines re-








resurgere habent cum corporibus suis; &
reddituri sunt de factis propriis rationē.
Et qui bona egerunt, ibunt in vitam
æternam; qui verò mala, in ignem æter-
num.
Hæc est fides catholica, quam nisi
quisque fideliter firmitérque credide-
rit, salvus esse non poterit.
Gloria Patri & Filio & Spiritui sancto
Sicut erat in principio & nunc & sem-
per, & in sæcula sæculorum. Amen














































864













Meridianus








































840









870

pp. 667 - 856, più sette cc. non num., bianche ma con cornici a figure. Mancano le pp. 731 - 734; e 783 - 784.

luglio 1949

RM